D bis
S. 11
P. 7
N. 13
D bis
11
7
13
m.u.
V
4
6
BIBLIOTECA CIVICA BERIO GENOVA
F. Ant.
m. s.
V
4
6

Ripariarum

D bis 5. 1. 12

cc. I – XV n. num.

In ecclesia Sancti Bartholomei
Armenorum de Multedo olim
Sancti Basilij

5

BIBLIOTECA CIVICA

19

Augustinus Octonus & Gu-
lielmi hoc sibi sepulcrum
et haeredibus suis posuit
anno Salutis MDCXXX


10


11.

Sepulcrum hoc à Nob: Jacobo de Marinis sibi posterisque suis dica=
=tum Joannes Baptista frater curavit
anno 1553 die 2. Septembris

11.

Sepulcrum Augustini Sterichi
& Libi Joannis filiorum et
heredum suorum anno
MDXXXVII.


73.
Sepulcrum Andreę de Sena=
=vega la Verdura pro se, et
heredibus suis 1565
die xx Iunij


18
Sepulcrum Fratris
Lucę
De Multedo

epitaffio de la arma


ES



Nobilis Paulus de Gradis q. Blaxij legauit
Monasterio, et Conuentui Sancti Bartholo=
lomei Ordinis Arminorum loca quatuor
Comperarum Sancti Georgij in Compagna S.C.
cum obligatione quod dicti Fratres teneantur
omni Mense celebrare missas duas in cantu
ad altare ipsorum de Gradis pro anima dicti
q. Pauli qui obijt anno Domini MDXVI
die III. Julij

D . O . M.

Antonia de Gulielmottis de loco Curme & Petri Joannes, et uxor q Jacobi Rodiani legavit Monasterio Sancti Bartholomei de armenijs locum unum in Columna C. in Conspectu Sti Georgij cum obligatione unius Missæ singula Ebdomada et die omnium Sanctorum in Cantu In perpetuum



16

Sepulcrum Baptistę

de Ricerio et heredum

suorum 1560

die prima Januarij

119.

Cesar Questa q.e Baptistę

sibi et posteris hoc

monumentum faciendum

curavit

31. S: Gregorio Franza

anno MDLXXXXVIII

Sopra la mensa dell'altare di S. Cattarina

Hoc Diue Catherine Virgini Martiri
dicatum sacellum
obtenta à Superioribus licentia essugre
sibi permisso
Frater Marcus Origerius armeniensis
familiis professus erogandum curauit
anno Domini MDCXIII
Me apud Deum Vestris pijssimis
precibus adiuuante





MCCCCLXVIII.

Quedam bona mulier pro anima sua
et suorum fecit fabricari cisternam –
que est in ecclesia pro qua Conventus
tenetur celebrare tres missas in ebdomada
ad altare Sancti Tibarij

D. O. M.

D. Lucretia de Lamanto pro Sacro quotidie
In Ede nostra perpetuo celebranda pro
anima sua et propinquorum suorum –
Libras quatuor mille in Montibus Sancti
Bernardi ibi manendas sub nomine Fratrũ
Sancti Bartholomei describi voluit die XV.
Maij anno MDCXI.

MCCCLV die prima febij

Magister Petrus de Cigania Conuentui Sancti Bartholomei de Janua largitus est locum unu Sancti Georgij cum conditione quod Fratres dicti Conuentus teneantur ei facere in perpe=tuum missae quotidie participationem —

36.

Sepulcrum Philippi Campi

et Joannis Jacobi sibi posteris=

que suis dicatum anno

Domini MDLXXXIIII



39.



D. O. M.

D. Rosa Maria Angela Manuella
Caroli Joannis Pauli Mantilieri
Domini de Scaleta filia
D. Cap.^{eur} Joannes Antonius Alezeri
ex urbe Finarij
uxor
ætatem immature omissã
æternitati reparaturus
hic condi voluit
Anno MDCCXVI die XVIIII Augusti

30



Principium mortis ortus

41. Sepulcrum M D Baptistę Ma=
=gistri Augustini filij et succes=
sorum suorum anno MDL
XXXXVIIII. die XI octobris



42. Julius Pasqua & Alexandri hoc
sepulcrum pro se et successoribus
suis extruxit Alexander eius filius
instauravit anno MDCXXXII.



Joanni Petro de Castro
de Sauio q. Baptiste et
heredum suorum
1561 die 3 nouembris



D. O. M.
Petrus de Planis Baptiste sacello
extructo
Sepulcrum sibi Nicolete dicauere Uxi
dilectissime
Heredibus et succ: suis viuens posuit
anno salutis MDXXIX

Sepulcrum
D: Baptistæ Ferri qui
obijt
die XVII. Octobris
MDCXVII.

Antonius Camillus
et
Mincta eius uxor
Lazaro eorum caro nato
iam dicata sibique viuens
monumentum posuit que suo
anno a' partu Virginis
MDCIX die XX Junij —

epitaffio senza arma

Sacellum hoc cum Sacrario Christi
Inmagini decentius
quam antea asservande
Franciscus Ferrarius
Jo: F: fac: cur:
Anno MDLXXXXIIII·

epitaffio

in Sacristia

MCCCLV die prima Martij
Bartholomeus de Carixeto donavit loca
duo Sancti Georgij hoc pacto quod Fratres
dicti Conventus teneantur dare participa=
tionem pro anima sua unius mille
perpetuus

D. O. M.

a parte evang.
Capelle S. Sudi

Magnificentissimè extructo Sacello ab Ill.mo
Francisco Ferrario cum annuo redditu librarum
septuaginta quinque in perpetuum pro continuè
lampadis accensæ ante immaginem Sancti Isi=
dori in hac ecclesia existentem manutentio=
ne Ill.ma nunc Cornelia Clavari eius soror lib:
quatuor mille capitalis in eiusdem Sacelli dotè
legavit, hac tamen lege quod Fratres Sancti
Basilij huius ecclesiæ tunc temporis possessores
perpetuo teneventur celebrare ad dictum Altare
pro anima ipsius Testatricis missam unam
quotidianam in annos duos, et horum singulo-
unam cantatam, tertio autem anno singulis
Mensibus missam missâ unam dicti tertij anni
redditu in rebus sacris ad usum eiusdem Sacelli
necessarijs expendendo ad libitum Patris Prioris
et duorum ex senioribus pro tempore, et sic
alternatim fieret quolibet triennio sub ingressu
exinde in eiusdem ecclesiæ dictorumque Patrum
Basilianorum jura, et onera Patribus Congregati.
Clericorum Religionis Religionis Sancti Pauli



— fuit his legatum prædictarum librarum
quatuor mille ab Ill.mo D. D. Joanne Hieronimo et
Joanne Luca fratibus Clavari q. Baptistæ q. Hie=
ronimi persolutum, et pro dictis libris septuaginta
quinque conventum in omnibus prout in instru
mento transactionis rogato à notario Joanne Baptista
Ricagno anno MDCCII. die X Martij comprobat.
ab Ill.mo Magistratu extraordinario &c.



De quotidiano Sacro ex mente per Ill.ae Lucretiae
Ill.mi Jacobi Duratij filiae uxoris per Ill.mi Panthaleonis
Balbi perpetuo celebrari promisso ob libras bis
mille et ducentas ab ea pia filij vestigia sequuta
in hoc ampliando cenobio expositas ex publica
tabula anno MDCXXIII a Joanne Augustino
cuneo notario confecta hoc monumentum P.
extare voluerunt

31.

Ciprianus Dulcinus &
Michaelis sibi ac succes:
soribus suis posuit anno
Domini MDCL

38

Joannes Franciscus de Bene=
=dictis ac eius Heredibus Gre=
gorius filius hoc monumentum
dicavit MDCII.

37.

Sepulcrum Augustini et Jo=
=annis Mariae fratrum Caganis
heredum et successorum
suorum MDLXXVI

38.

Sepulcrum posteris q. D.

Leonardi Montaldi

venerandum anno

MDLXXV. die XII Januarij



Hanc Maiestatem Beati Basilij fecit fieri
Dominus Marcherius de Strata MCCCXLIII. et
Domina Aliana uxor fecit fieri tabernaculum
supradictum pro manendo Corpus Christi, et pro
manendo lumen apprehensum de die ac nocte
ante Corpus Christi et dictam Maiestatem Beati
Basilij Joannes de Strata obligavit locum unũ
cum dimidio In Cartulario Compera Salis ecc.
Beati Bartholomei de arminis, et dictum lumen
continuum et perpetuum stare debeat apprehensum
et dictum onus sit semper Morum qui guber:
nabunt dictam ecclesiam

Mccccxxx die xxiiii aprilis

Nobilis Marcus de Spinulis q. Ottoboni donavit unum pedium Sancti Bartholomei Monasterio Sancti Bartholomei Hermenorū de Murtedo, pro cuius anima, et suorum omni Mense debeat fieri anniversarium in perpetuum cum partici= patione aliorum suffragiorum



Petrus Rolla de Insula
Andreas filius
sibi et natorum
hoc sepulcrum




post tenebras spero lucē

Petrus de Planis Joannis
Baptiste filius, sibi et
successoribus sepulcrum
hoc fecit MDXXXVIIII



5



Lazaro de Dominico armeno
prime sue gentis consuli
corum grati animi
M. P.

Segue in idioma armeno

8




Joannes Baptista et Benedictus filij

Andreæ Pecevilla ... Baptistæ

Andreæ patri sibi ipsi fratri et Antonio

fratri amatis: anno 1623 die 20 Xbris

10



Joseph Hieronimus et Nicolaus fratres

Joannis Campetani sibi ipsis ac


heredibus successoribusque suis posuit

sepulcrum anno S. MDCXIIII

11



Sepulcrum Nobilis Melchionis de Gradis filiorum et heredum suorum qui obijt anno 1561. vero dominus Blasius de Gradis q. Delegui anno 1525.



Joannes Baptista Doggius filius Bernardi et successorum suorum 1659 die XVII Julij



Sepulcrum Domini Petri Bolis &
Marci Antonij et Monicæ uxoris eius
ac heredum qui obijt anno Do=
mini MDCLI die XXVI Martij

14



Joseph Pattanus adoptione vitri
filius Leonardi Pechietti sibi
posterisque posuit anno
Domini 1530

15



Joannes Victus Cast: Gregorij



hoc monumentum fieri cura=

ravit anno Salutis

1601.

Sepulcrum D. Bartholomei



Pinceti q. Jo. Baptistę et heredum

suorum qui obijt anno Domi=

ni 1560 die 3. Septembris

Sepulcrum Jo: Baptistę Villavechia

et Horatij filiorum et successo=

rum suorum anno salutis

MDCXXXXV



18

Sepulcrum D. Joannis Augustini Rovalę et

Jacobi et Heredum suorum venerandum

qm Alexandrum et Hieronimum Rovala

D. Francisci anno MDLXXXX die XV Januarij



20

Sepulcrum Domini Panthaleonis
Rauani & Jacobi et heredum
suorum qui obijt anno Domini
MDLXXXXVIII die XXI octobris

27



Andreas Borzonus Jacobi filius
sibi ac suis heredibus hoc pōu:
ut sepulcrum anno salutis
MDCXI

28



D. Joannes Baptista Solarius filius q.
Jacobi et Leonardus eius nepos et filii
q. Santini sibi ipsis haeredibus et succes-
soribus hoc posuere S. an: Dni 1619

30



Sabinus de Sabinis sibi filiis
filiabus eorum et successorum
suorum hoc sepulcrum posuit
anno MDCI

33



Sepulcrum Ambrosij Masnata
et Joannis Marij Fratrum, et
Successorum suorum anno
MDCXXXV

35.





MCCCLXXXVIII. die XX Mensis
Julij
Propter beneficia concessa Conventui
Sancti Bartholomei de Arminis de
Janua à D. Cathalina Tariga. Prior de
consensu, et voluntate omnium fratrum deputavit unā missam
omni die perpetuo pro anima filij sui q. Georgij, et pro se, et pro
anima omnium filiorum suorum tam in vita quam in morte






Joanni Baptiste Caranie J. C. & Joannis Bernardi
Joannis Baptiste Caranie senioris J. C pronepoti, cu=
=ius opera ex parte Rdi Patris huius Monasterij Smi
Sudarij restitutionem agnoscunt, et cui unà ex
Clauibus eiusdem sub die 23 Martij 1509. Senatus
Consultus decreto In actis Nicolai de Bracelly –
concessa fuerat. Idem Rdi Patris tum suam tum
maiorum erga Monasterium optimam agnoscen=
tes voluntatem expertique in participandis causis
diligentiam spiritualium bonorum gratiam à
D. O. M deprecantes, et grati animi significa=
tionem prebentes viginti quinque missas pro uno
defuncto ad altare Smi Sudarij pro eius anima et
remissionem peccatorum, et secundum eius inten=
=tionem ab hodie in perpetuum singulis annis –
celebrandis sancxierunt et se obligauerunt

Die XII. Decembris 1683



MCCCCLXXXII die XX Madij
Propter beneficia que vere fecerint
Obertus & D. Theramus Georgius et
Petrus de Imperialibus fratres deputa=
=uerunt unam missam pro anima dictorum
uxorum, et Heredum suorum





Jesus

Isolta filia q. Galeatij de Curanto ligauit huic Monasterio Loca tria Compersarum Sancti Georgij suripta super eam in Compagna S. C. ut fratres huius Conuentus missas celebrent pro anima sua, et de ea conmemorationem faciant in suis orationibus, hoc procurantibus Galeato et Damiano de Curanto nepotibus suis.



In sacræ huius ædis ampliando cenobio bismille, et ducentas libras ab Ill.mo Iacobo Balbi Panthaleonis expositas, eo intuitu ut Patres quotidianũ sacrum pro ipsius, et Ill.mæ Baptinæ Senareghæ eius uxoris ac aliorum ex mente sua perpetuo celebrarent, quod pro=miserunt ex publica tabula à Ioanne augus=tino cuneo confecta 18 ch: Octobris anno 1618 hoc monimentum ijdem Patres testatum esse voluere



MCCCCXXXIII. die VIII augusti Prior de voluntate et consensu omnium fratrum deputavit unã missam omni die in perpetuum ad altare Sancti Basilij celebrari pro anima Theodoræ q. Antonij Leardi, et uxoris Iacobi de camulio in vita, et in morte pro beneficijs acceptis et accepturis et si contigerit aliquo die non posse celebrari in prefato Altari deputavit unã aliam Capellam de illis quibus celebratur in ecc.a





Anno Domini MCCCCXX
Propter beneficia que fieri jussit
Dominus Joannes de Castiliono olim
D. Petri Juris periti, Conventus Sancti Bar=
=tholomei ordinis de armeno D. Frater Adã
Prior de consensu Fratrum dicti Conventus deputa=
=vit pro anima sua participationem mille mille perpetuis tem=
=poribus celebrature



Baptiste Ferro Joannis Antonij filio, qui ex
publica tabella à Joanne augustino Cuneo notario
anno Domini 1616 confecta summa pietate Domũ
cum viridario Patribus dono dedit, ea lege ut sibi
viventi eorum que ad nutum alimenta prestent, vita
functo funere decorent, Cadaver in sepulcro in hoc sacrario
construendo, et marmoreo lapide ornando cum inscriptione
nominis et cognominis annique, et diei sui obitus condant
Ipsaque die quotannis solemne defunctorum sacrum
officium anniversarium perpetuo celebrent, quinquaginta
libras pauperibus distribuant, et viginti quinque in extra=
ordinarium cibum ad se ipsos reficiendos impendant. Piam
fidem prestantes hoc monimentum P.

addito quotidiano sacro perpetuo celebrando

Andreas Aricordus Gregorij filius pro anima sua
Pelegrinaeque Uxoris ac suorum propinquorum res=
=pectivè iuxta suam, et suorum intentionem lega=
=uit Conuentui Sancti Bartholomei fratrum Sancti
Basilij de armenia libras viginti quinque sumendas
perpetuo ex fructibus bonorum Immobilium ipsius
Testatricis beneplacitis dictis R. R. Patribus pro tempore
existentibus singulis annis pro elemosina celebrandi
missam defunctorum ad Altare Sancti Iudarij in eccle=
=sia eadem qualibet feria secunda cuiuslibet ebdomadę
et una tantùm in cantu die Veneris primę ebdomadę
cuiuscumque quadragesimę in perpetuum. Pelegrina autem
eius uxor centum soluit libras ad annuum censum
emendo pro multiplicando predicto reddito annuali, ut
in actis D. Julij Ramairone notarij sub die XXXI
Maij MDCXVI et VIII. Junij MDCXVIII.



Sacratissimū Jesu Christi Sudarium ad
Abgarum missum unà cum pede Diui
Bartholomei apostoli corporibusque Sanctorū
Panthaleonis et Almathij Martirū alijsque insi=
gnibus reliquijs in hac sacra ęde onorifice
adseruatur

In nomine Domini Amen MCCCVIII. die XVI.
Martij Oberthus Purpurerius donauit pro anima

sua et suorum fratibus Martino et Gulielmo ordinis
Sancti Basilij recipientibus nomine dicti ordinis Terram
in qua edificata est hec ecclesia, et expendidit in edificatione
dicte ecclesie libras centum Januinorum et dicti fratres promi
serunt et tenentur pro se et suis successoribus dicto Oberto
perpetuo morari in dicta Terra, et ecclesia et dicti fratres
curare quod omni die in perpetuum per omnia secula
seculorum celebrabitur missa in dicta ecclesia pro anima
dicti oberti et suorum, et ven. pater frater Porchetus Spinula
Januensis archiepiscopus primarium lapidem imposuit in
fondamento huius ecclesie ad honorem Dei, et Beate
Marie, et Beati Bartholomei apostoli, et Clemens Papa
V dedit indulgentiam centum dierum omnibus benefa-
cientibus huic ecclesie usque ad annos viginti quotiescumque
benefecerint

D . O . M .

Rev.^mo Illmo D. Stephano Lazaris q. M. Vincentij I. U.
Doctori eximio veluti parenti, ac protectori optimo
de hoc Cenobio Sancti Bartholomei armenorum
optimè merito hunc marmoreum lapidem ad illius
memoriam sempiternam cum obligatione unius missę
in cantu singulo quoque mense ipsius defuncti dum
vixerit, ac post eius obitum in perpetuum animę illius
tantum ad altare Sancti Sudarij aplicande, quod
tanti viri opera et industria maiori dierum numero
indulgentiarum pro mortuis auctum, et decoratum fuit
eiusdem cenobij patres de voluntate et consilio R.^mi
D. Stephani Palme prioris generalis, nec non totius
Cappituli generalis grato promptoque animo posuere
anno MDCXXII die p.^a Decembris

D. O. M.

Tenentur R.R. Patres huius cenobij Sancti Bar=
tholomei de Armenijs celebrare quotannis in perpe
= tuum infra octauam commemorationis omnium
fidelium defunctorum ad Altare priuilegiatum S.ti
Sudarij in eorum ecclesia missas decem cum appli=
= catione Sancti Sacrificij respectu missarum quatuor
iuxta intentionē q. Vincentij Riccij q. Petri, et re=
spectu reliquarum sex iuxta intentionē Julij Ritij
q. Baptistę ac filiorumque Pauli Ritij nepotum
ex fratre dictique Vincentij et etiam ponere omni
anno in perpetuum in die festo omnium Sanctorū
in vesperis super sepulcrum dicti q. Vincentij nunc
peruentum in dictum Julium Intortitium cerę
albe ponderis librarum quatuor, quod ibi ardere
debeat dicta die in vesperis dum officiū defunctorū
decantabitur, nec non, et die sequenti in mane tem=
= pore quo solemnis missa pro defunctis celebrabitur, sic
testantibus publicis receptis per D. Jo: Baptistam —
Bacigalupum notarium anno Virginei Partus
MDCLXXXXIIII die XII Kal: Octobris et prout
in partita scutorum quadraginta septem monetę

generis currentis exinde girata in Cancellario scutorū
Cambiorum SS Comperarum Sancti Georgij in credito
dictorum R.R. Patrum octaua Kal: eiusdem —

In ecclesia Sancti Barnabę

MCCLXXVI

Domina Icona Ususmaris Abbatissa Monasterij
Sancti Barnabę de Carbonaria fecit fieri hoc opus

MCCCLXII die XX Mensis nouembris

Reparatum fuit hoc Monasterium tempore Dominę
Cedianę Bertagnę abbatissę huius Monasterij
Sancti Barnabe et postremo anno Domini MDC
XXII die XV augusti Lapis iste positus fuit.

Ecclesia Sancti Spiritus

Nicoleti Pinelli
Suorum Heredum
et Successorum
Sepultura anno MDCXXIIII

Sepoltura per Se

Deuote dell'Angelo

Custode

MDCXVIIII

Sepoltura per Si

Deuote dell'Angelo

Custode

MDCXVIIII.

ante Capellā S.mi Crucifixi

Sepulcrum
D. Cesaris Spinule & D. Antonij
et Heredum
qui viuens
sui memor et mortis
presentis post tenebras
Inmortalem sperans lucem
aeternitatis
condi hic voluit
obijt die xxx nouembris
anno
MDCXXXI



ad faciendum
Misericordiam
cum Patribus nostris
1526



in claustro

D. O. M.

Pro Mineta Gentile Spinula binas
missas singulis ebdomadibus huius Cenobij
Patres celebrare teneantur, assignato ideo ve:
dite perpetui census lib: 4 constituti per eosd
Patres super tribus Cenobij Domunculis vendit
augustino Lomellino, et Antonio Spinule exe:
cutoribus testamenti dicte Minete ex contractu
apud Joannem Franciscum Caletanium
die III. Decembris MDCXIII.



in claustro

D. O. M.


Patres huius Cenobij Sancti Spi:
ritus teneantur celebrare missã
unam quotidianam in perpetuum
pro anima M. D. Nicolete Pinelle
et suorum successorum pro qua
obligatione acceperunt mille aure:
os a M. D. Stephano Doria eius
nepote ut patet ex instrumento
Generij Selle notarij confecto anno
MDCXXVI
die VII Februarij

D. O. M.

in Claustro

Pater huius Cenobij cantare tenean tur missam
unam in die conmemorationis omnium defun=
=ctorum inperpetuum accenso cereo librarum
sex super tumulo pro anima Illma Dominæ
Lucretiæ Carmagnolæ pro qua acceperunt libras
mille ab ex.^mo Innocentio et Illmo Hieronimo De
Flisco fratibus ut ex Instrumento Joannis Augus:
tini Castellini anno 1665 die prima Augusti

nell'ingresso della chiesa



nel deposito della reliquia di S. Ferando

Sanctus Ferandus M.
articularis langu:
medicina et salus

nel altare mag.

Hoc Altare
fuit consecratum anno
1726
die 12 aprilis

D. O. M.

a p.te ep.le Cap.e Salu.is in Jordano

Nicoleta Pinella Ser.mi Augustini uxor
ob religionis pietatem ædiculam hanc
Divo titulari dicauit fratri v.e amantissimo
de se optime merito grati animi testimo=
=nium viuens erexit funeris non inme=
=mor vixit annos LXXVIII. obijt anno
1623 die V septembris

D. O. M.

a p.te euangelij Cap.e Salu.is in Jordano

Augustinus Pinellus
Spectatæ probitatis Patritius summis muneribus
preclarè impigrè, integrè perfunctus Ser.mus Dux
Reipublicæ Genuensis à cunctis ordinibus renun=
ciatur anno MDCXIIII. vixit annos LXXXIII
obijt anno 1620
die XVII februarij

a cornu ep.le Cap.e S.mi X.pi

In mortuo Saluatore
Vitam expectans et mortem spectans
Sepulcrum Patri sibi posterisque
Antonius Spinula Cesaris
filius
ponebat
anno Domini MDCXLII.

Crucifixo Redemptori
Cesar Spinula q Antonij
obijt anno 1631 domini die 30 9bris
dicauit

Ad honorem Crucifixi Saluatoris
Altare hoc consecratum fuit die XXVI
augusti anno
MDCXXXXIII –

In ecclesia R.R. Patrum
Sanctæ Mariæ de Consolatione

ante Cappellã
B.M.V. de
Consol.e



ante Capellam S. Laurentij

Sepulcrum D. Domini
Hieronimi Cancellarij
Laurentij et Stephani
D. Juliani



ante Capellã S. Laurentij Imo S. Josephi

Zacharias
Cencanius
posuit
MDXXXX




ante Capellam Mariæ di Turri



Vede epitaph.m in d.

in Sancta Sanctorum



Vede epitaphium in cav:

ante altare maius



Vide epitaphiu(m) in d.

Cesar, et Petrus Franciscus Sagiole
e Rochi ut ipsi suique successores
viuerent viuentes tumulum hunc
extruxerunt anno 1690.

Sepulcrum Petri Baptistæ Flisci

Patris per R. Hieronimum et Fratres Alera=

=mi eiusdem abnepotes, et heredes restau=

=ratum anno 1689.



D. Thomas Lagomaior

sibi et heredibus sepul=

=crum paravit anno

1656 prima aprilis



Laurentio Puteo Maris
Francisce Coniugi
et Heredibus anno
Domini 1313.





Sepulcrum N. D. David Linelli
olim de Staliano
urbis munimini cessu
sub ijsdem auspicijs Sanctę M.ᵗ Consolationis
sibi restituunt obnepotes
Camillus, Mauritius, et Franciscus Philippus
Fratres Staliani
1690

Joannes Franciscus Canfrancus de Oratij hoc sibi sepulcrum poste=risque suis paravit anno Domini MDCLXXXVIII.



Sepulcrum Baptistæ Ceuvati de Sur=gary successorum anno 1583 à Joan=ne Ambrosio et Dionysio Ceuvati restauratum anno 1689



Sepulcrum hoc sibi suisque fieri

curavit Nicolaus Maria Canetus

1690 paternis ossibus hic a veteri

Consolationis Maris translatis



Sepulcrum D Jacobi Shi=

=sini & Dominici et fra=

=trum et successorum suo=

=rum 1689 die 3 octobris



Sepulcrum D Benedicti



Remondini & Dominici

et Successorum suorum

anno Domini MDCLXXXI

Sepulcrum D Caroli De



Ferrarijs & Antonij et fra=

=trum, et Successorum suorum

1692 Die 16 Martij

Sepulcrum D. Hieronimi Dolera

ac Haeredum suorum ab Antonio

eius filio instauratum anno

Domini 1692



Quisque nunc me celas
vivus

Cogita si sapis te idem mox
futurus

M. I. V. D. D. Joannes Anto=



nius Aurchius sibi suisque

parabat anno Domini

MDCCIX

Sepulcrum Joannis Baptistæ


Calvi & Hieronimi ac Fran=

=cum et successorum suo=

rum anno 1509:



Sepulcrum Sebastiani de Planis filij Sebi Antonij pro se, here=dibus, et Successoribus suis an=no 1693 nona Augusti



Sepulcrum Joannis Augustini Vitalis heredum et Successorum suis restauratum anno 1699 die 10 Martij



Sepolcro per li Heredi e Successori



dell'Ecc.mo Sig.r Gio: Andrea Sagello dell'Antonio l'anno MDCLXXX XIIII à 9 Maggio.

Segue in car:

In ecclesia Monialium
Sanctę Marię Misericordię

Vincat Jesus.

Inalienabile Sacellum hoc cum sepulcro ante Illud M. Antonius Maria Marcella q. M. Francisci excolluit pro se heredibus, et successoribus suis Sancto Saluatori nostro Crucifixo Diuis Brigitę et Catherinę filię dicauit cum annuo redditu librarum tricentarum in creditis seu depositis Vene=tiarum Capellano in dicta Capella quotidie in per=petuum cum applicatione Sacrificij celebraturo annuatim erogandarum in suffragio animę ipsius ac q. M. Monicę eius Uxoris, nec non filiorum heredumque suorum in omnibus ut ex documento per D. Jo: Andream Casserattam notarium recepto anno à Deiparę partu MDCLXXXX octauo Julij XIX

D. O. M.

Templum hoc
anno abusque MDLXVII
Misericordiæ matri dicatu
ad votum Adm R Matris
Mariæ Agnetis Commellinæ Abbatissæ, et
Monialium omnium hic degentium
Em.mi et R.mi D. Laurentio de Flisco
Cardinali Archiepiscopo Januensi annuente
Ill.mus ac R.mus D. Marcus Sandulfus episcopus Naulensis
Reparatæ salutis anno
MDCCXIII
die x Julij
consecravit —

D. O. M.

Joanni Baptistæ de franchis insigni pie=
tate, ac liberalitate commendatissimo, quod Divino
cultui aplicando amplificando Templum hoc à fun=
damentis erexerit Sancti Moniales Sanctæ Brigitæ
intra Cenobij umbras, quando in publica luce eius
modestia vetuit gratum animum suum memo=
=riam nunquam obliterando testatum esse volue=
=runt et onus perpetuum missæ pro eo quotidie in
hoc Templo celebrandæ sibi sponte imposuerunt
anno 1663.

D. O. M.

Il nostro Monastero ha assonto obligo per lire
novecento imborsate di tenere perpetuamente
illuminata la lampada donata dalla Sig.ra Placi
dia overo Serravalle come in atti del notaro
Domenico Sauignone à 28 Agosto 1693.

In ecclesia Monialium
Sanctorum Jacobi et Philippi

MCCCCLXXVI die III. Martij

nella Capella di S. Orsola

Hec Capella fecerunt fieri Joannes de Valletari
Rector, et Nicolaus de Solario Canericus Priores
Consortij Sancte Ursule de voluntate Sororum
dicti Consortij Monasterij impensis refacta
1562

sotto il med.°

Monasterij sumptibus marmoribus renouatum
MDCCIX

Sepulcrum Domine Guimaldae de Nigro uxoris
q. Pastori de Nigro obijt MCCLXXXIII die VI
nouembris

Sepulcrum D. Joannis Spinule et Heredum
eius q. Dagnani Spinule obijt MCCLXXX=
=VIIII V februarij

In ecclesia Orfanorũ Scolę

auree liberalitatis
Joannis Aloysij Carleti de orphanis parentis
optimis meritis ob hereditatem centum mille
librarum splendide transmissam lapidẽ hunc
inmortalitatem Ex.mus et Ill.ri Protectores D. D.
anno Domini MDCLXXIV

Dominicus De Plebe sibi suisque heredibus
pro anniversario quolibet anno in cantu
celebrando ac uno officio mortuorũ ab orphanis
recitando legavit reddithum locibrius ut in
cartulario S.N. Sancti Georgij

D. O. M.

Posteritati consulentes ex.s et Ill.mi D D Pro=
=tectores marmoreum hunc lappidem apponi
Jusserunt III chal: februarij anno MDCCXIX
Obligati annuarum librarum ducentarum qua=
libet sexta feria Orfani litanis Sanctorum reci=
=tabunt pro anima Benedicti Jordani genitoris,
ac uxoris suæ, et R. Rector eadem die sacrifici=
=um pro ijsdem celebrabit, et una ex dictis ferijs
incantu persolvet, et omnibus sextis ferijs ali=
cuius Mensis impeditis subsequenti supplebit
Mense ut in actis Joannis Francisci Valetarij
anno
MDXCIV Idibus Martij

Singulis diebus totius anni orphani
litanias Sanctorum pro anima Alerame
Doria qui legavit redditus locorum centum
in Carthulario S. Sancti Georgij ut in actis
Joannis Baptista Scotti

In ecclesia Sancti
Vincentij
Vetera

MCCCXXIII die VIIII Julij
sup. ostium eccl. D. Bartholomeus de Rezo Archiepiscopus
Januensis posuit primam lappidem, Sacravit
in fondamento in ecclesia Sancti Vincentij

D. O. M.
Primo lappide inchoactum
et 9 Julij 1323
in d.a eccl.a nova ab Ill.mo et R.mo Bartholomeo Rezzo archiepis.o
in fundamento Sacratum
Aevis nuper consumptum
quindenis à D. Hieronimo Chiappella, alijsque
pluribus millibus
a Parochianis sponte largitis
omninò renouatū
ecclesię officiales
Ser.mi Senatus Consulto 12 Decembris 1332
Templum hoc
quod ante annum 1163 dicatum
D. Vincentio M. prestantius restaurabant
anno Salutis MDCCXXIII.

In Sancta Srū

in Sancta Srē

in Cap.ª S.mi Crucifixi

ante Cap.llam B. M. de vo.º

Nicolaus Pinus de Lazari sibi
et Sebastiano eius filio notario
ac heredibus suis paravit, se=
pulcrum MDCXXV

Sepulcrum Societatis

Die XXVIII May



Corporis Christi

M DC III

Thomas Calegarius sibi

ac alijs Rectoribus futuris huius Ecclesiæ anno Domini

M DCXVI.

Die IIII Junij reponendum marmorem curavit.

Hoc sacellum cum sacrario, quoad situm
emptum, et affrancatum ære proprio huius
confraternitatis Sanctissimi Corporis Christi in
fundamento habet iactum, primum lapidem
ritu solemni ab Ill.mo et R.mo o Baptista Spinula
archiepiscopo Januæ anno 1633 die 29 octobris
in hanc formam redactum est hoc anno 1638.

In oratorio Corporis Xpi
cuiusque quinque plagarum
prope ecc.am S. Vincentij

In ecc.a Cappucinorum
S.mæ Conceptionis

A: D: 1528 die 18 Junij.
M. Portia Vaccà vidua Ill.i et ex.mi D.
Joannis Turrilij Serafici Patris dupli=
citer filia ad Patris ossa amore impellente
sua hic tumulari mandavit —

D. O. M.

R.mus P. Joannes Petrus à Busto
Capucinorum
Generalis meritissimus
dono linguarum
vere apostolicus
cui Christus gloria
Mors vita
Mundus vanitas
Cælū omnia
Terra nihil
obdormiuit in Domino
anno Jubilei
MDCCIII.
Cal: Maij

D. O. M.

orate
pro D. Comite Carolo Bar:
tholomeo Molinari
Sacræ Cesareæ Catholicæ
Maiestatis
apud
Ser.mā Rempublicam
Genuensium residenti
obijt
die XII. nouembris
anni
MDCCXVIII.

D. O. M.

Ad depositionem
hic iacet
Ill.s et R.mus D. D. Isidorus de
Bertren
fel: mem: Arch: Taracensis –
Hispaniarum
Primus Regius Consiliarius
qui obijt senus die VIIII. octobrij
anno MDCCXVIIII
ut constat ex instrumento die
XIII. eiusdem Mensis et anni
penes
Cajetanum Pinu notariu
publicum genuensem

In ecclesia R R Canonicorũ
S. Theodori



Resurrectionis gloria
Dominico Aspirano de Speranti
ac reliquis coniugi Perinetæ pie
expectantibus posterisque sepulcrũ
dedicatum
MCCCCLXXV die prima Januarij




in claustro



Canonici Regulares

Angelo Fercario ob plurima in
construendo Monasterio collato
beneficia ut salutis eius memores
sint Sepulcrum hoc suisque heredibus
dicarunt

MCCCCLXXIII. die XVIII. novembris



in claustro

Fratribus hic quinis
Lappis indicat ecce dicatum
Nigrinis Tumulum
Caput horum Bartholomeus
tota sequens soboles
Fanique subibit humum
anno gratiæ
MCCCCLXXXI XV Maij

in claustro

Sepulcrum D. Dominici de Grossis
uxoris & eius
ac Heredum suorum
in claustro MCCCCLXXXI die X Maij

ant: d. Diuina maestà per quelli che l'auevanno
agiutata ad andarui.
Hec humilitate dictante incidi mandauit
Ill.ma Defuncta, que pietatis operibus quam
semper coluerat longe ante premortuo Ill.mo
et Ex.mo viro se artius addixit solita, quidquid
de amplissimo patrimonio moderatis sumptibus
superesset in pauperu sinus profundere et cu
deficeret in eterna tabernacula reciperetur
suscepta peregrinatione ex Senis patria ad
Sanctam Lauretanam Domu morte preuenta
Placentie fine inuenit ossa eius translata
hic requiescunt

IHS




Octauiano ex Nobilibus de
Nigro Blanchine & uxori
Lucem optat posterisque locus
Sacer: anno gratie MCCCCLX
in claustro =XIIII die XVIII Aprilis



MCCCCLXXIII die XV Decembris
Sepulcrum Domini Baptiste Agnesio
q. Benedicti filiorum suorum et
Heredum suorum

in claustro



in claustro

Sepulcrum Heredum Bapti=
=ste Agnesij hoc est Dominici
Pedemontis filiorum suorum ac
Heredum anno 1615.



D. O. M

D Laurentius Comellinus
huius Sacelli proprietate annuens
sibi
et Franceschetę et Nicoletę
Comellinis
quotidianum hic deberi Sacrificium
anno 1532
apud acta notarij Ambrosij de Furnarijs
D D Dispensensatores et
administratores
multiplici dicti Laurentij
Testatoris pietate memores
ut
eternum adimpleatur onus
Lapidem hunc erigebant
anno MDCCXIII. die VI. augusti
per Tabulas Gabrielis Caroly notarij



in Sancta Sanct

D. O. M.

Franciscę Gasparis Franzoni
filię Ex.mi et Ill.mi Antonij
Roccataliatę Senatorij
Uxorique vixit annos 82
et ad Dominum migrauit
anno 1685.
Augustinus Franzonus
ex fratre
nepos et Heres
B. M. P
anno
1688





D. O. M.

L'anno 1695 21 agosto
Maria Brigida figlia di Agostino
Franzone moglie di Gio: Pietro Spi=
nolla miserabile creatura è qui sepol
ta doppo essere vissuta anni 69 e
mezzo circa, e adesso conosce l'error
di non averli impiegati tutti in
amare, e servire puramente il suo
creatore col mezzo di una morte an
ticipata alle delizie anzi vanità di
questo Mondo; Per tanto supplica
tutti quelli, che leggeranno questa
scrittura à farle la carità di qual=
che suffragio col mezzo del quale
possa ottenere la visione beatifica
acciò in essa possa pregare la

seq: in d.






D.O.M.

Thome Franzono Gasparis filio bis Senatorio
munere functo ac in omnibus fere Magistrati=
=bus Reipublicę versato Patritio optimo, Marię
q. Augustini sophię filię, matronę omni genere
virtutis ornatę, Augustinus filius et heres,

anno MDCIIL





D.O.M.

Augustinus Franzonus Thome filius
senatorii ordinis Patritius hunc sibi, et
Camillę filię Bartholomei Monsię uxori
adhuc viventi vivens ultro hac libens
posuit Tumulū
anno MDCIIL
contemplatus non ut carcerem
sed ut transitum ad
eternitatem

D. O. M.

Franciscus Gumellinus
felicitatem qua in privatis publicisque
negotijs perpetua usus est, Deo acceptam,
Referrens pietatis ergo Sacellum erexit, or=
namenta contulit dotem dedit di: do: dedic:
sibi posterisque suis sepulcrum iuxtà
constituit

Tumulū fran^ci
Gum^i. contra



D. O. M.

Georgio Spinula q. Eliani
huius Templi Corporis intermedij
extructori
monumentum parieti insitum
anno MCDLXXXXI
vetustate corrosum
Felix Spinula q. Augustini
maioris sui pietatem veneratus
novo lapide aeternavit
anno MDCXXXV

Illustrissimo Octavio Carreto
Marchioni Zucarelli
ac Mathiæ et
Ferdinandi
Cesarum
Cubiculario
Lelia Marrona
Pos:
Obijt anno à Partu Virginis
MDCXXXII. XIII. Februarij
ætatis suæ ann: LXXII.



D. O. M.

Marcus Antonius Spinula q. Francisci
ex condominis Aquatæ Sacerdos Integerrime
vitæ morum suauitate et prudentia viris
principibus impensè carus in Aulis Auli-
=cismi expers dignitatum ecclesiasticarum
periculi et fugacitatis memor etiam obla-
tarum contemptor, Tandem octuagenario
maior naturæ debitum soluens
Hic apud Can: Reg: Lat: quos viuens candide
dilexerat tumulari voluit
vbi æternum quiesceret anno
Domini MDCLIIII XI Julij




Diuo Hieronimo

✠

Joannes Cicada de Brignolis materne
dilectionis emulator, qua D. Paulo Cano=
=nico Sancti Theodori alteri filio prouentus
locorum viginti unius perpetuo legauit
Sacellum hoc Deo omnipotenti, sepulcris
uiro iam matrem sororemque seruans
sibi ac posteris sui parauit anno Domini
MDXXX.

D. O. M.

Sacellum hoc
a Joanne Brignole octauo
qui Senatorum natu maximus imò et proditus
anno superioris seculi
XLVI
difficilimo Reip.cae tempore
a perductium nefario molimine
extructum
dum vetustate collapsum
Joannes Franciscus Brignole abnepos
instaurauit
anno MDCLXXIX



✠

Ad honorem, et cultum omnipotentis Dei
virginisque matris Beatissimi Precursorisque
Joannis Baptiste Sanctiss: hanc Aram et loci
totum conseptum cum Sepulcro Baldasar
Comellinus Stephani filius proprijs pecunijs
viuens adhuc ipse sibi atque suis facienda
onandaque curauit
MCCCCLXXXXII. die XV decebris





.D. O. M.

Jacobo Philippo Parodio
Dominicus et Jo: Baptista
patri optimo
filij mestissimi
vixit
ann: LXXIII
quantus sculpendo fuerit
equa posteritas
dicet
obijt die 22 Julij
anno
MDCCII.



Sacellum cum sepulcro
Aurelij Pedemonte q. Dominici
ac filiorum heredumque suorum
anno Domini MIↃCXXXIX
die V aprilis

Sacellum cum sepulcro
D. Joannes Baptista Pedemonte q.
Dominici, et filiorum heredumque
suorum anno Domini MIↃCXXXIX
die V aprilis



Sepulcrum D. Antonij Yovelli & Baptistę filiorum et heredum suorum anno Domini MIↃCLIII. sexta aprilis



Sepulcrum D. Francisci Bava=bini & Baptistę et heredum et successorum suorum anno Domini MIↃLXXX



Sepulcrum Joannis Pauli Ser=
ravalle et Octauij fratris nec
non haeredum ac successorum
anno 1612

Sub tuum presidium
confugimus
Sancta Dei Genitrix

Leti



Lotum

Lotet

Lutum

Sepulcrum D. Joannis Andreę
Folii q. Antonij et successorū
Suorum restauratum anno
Domini 1638



Sepulcrum Sp: D. Bartholo:
=mei et succ de Molinario q.
Sebi Marie et successorum
Suorum anno 1632



Sepulcrum

D. Joannis Baptistæ

de Ferrariis

et Bernardi

Hic iacet Ill. D. Franciscus Maria
Brignolus Triremium Dux
filius Ill. D. Capitanei Joannis
Andreæ
cuius
Vitam habuit Mare
mortem Terra
Animam Celum die
28 Martij 1705.

Hic iacet Corpus
Marchionis D. Fabiani Sarda
Solume equestris Montese
obijt
Die V. octobris
MDCCXXI.
Loco Depositi

Societas Fratrum

Sanctissimi Rosarij

anno Domini

MDCXXXXIV

Societas Fratrum

Sanctissimi Rosarij

anno Domini

1662



Sepulcrum hoc à Fratribus

Societatis Sanc^{mi} Corporis fieret

quod restauravi iussum est



15 95

In Conservatorio filiarum
Sancte Marie de Reffugio

D. O. M.

Stephanus Camellinus Joseph Maria Duratius
eugenius Duratius et Ambrosius Doria
Protectores Sancte Marie de Reffugio
Emmanuel Brignole
Suo olim Comprotectori
Lapidem hunc
Severa nimis Lite
eiusdem Jussu
Mortalis fame elogia prohibentem
Mortalis anime suffragia disponentem
Suis metipsis testamentarijs verbis
incidendum
Et erigendum decreverunt
anno MDCLXXX
die XXI Martij

Sudetto rracomanda caldamente il suffragio dell'anima sua, orationi opere di carità delle figlie, e sorelle delle quali molto confida, sperando che non debbano mai tralasciare quelle orationi che sogliono dire quotidianamente per li loro benefattori, e similmente vorebbe l'aggiongessero un anniversario nel giorno del suo transito celebrato con confessioni, communioni, et messe cantate, volendo, che questa sia la sola memoria che rimanga nel opera di esso Sig.r Testatore che pero sia posta in essa uno lapide marmorea, acciò

non vadi in oblivione, quello possa riguardare il
beneficio dell'anima sua
Si celebra in perpetuo il sudetto anni=
=versario à 9 genaro giorno del suo felice
transito seguito nell'anno 1658.

Ioannes Franciscus Iranelli Patritij
Ianuensis effigiem hic licet intueri
cuius charitas nunquam frigescens etiam in
hoc lappide incendia exhibet
Parum arbitratus vivendo ardere frigidis in
cineribus moriendo ardentissimos
ignes sistere voluit
Protectores infrascripti huius operis ut ad bonam
frugem reduceret extitit vivens, et quos uberrima
largitate ac salubri consilio fovet. Post annum
sexagesimum septimum decedens quinquaginta milli
=bus Domo Aureque propinquis locupletavit; Imò
ut innata charitate magis faveret hereditario no=
mine decoravit. verò charitas nunquam excidit
illa vivente stetit, et casum moriente nō cognovit
Protectores tanti beneficij non inme
mores posteris exemplar posuere
anno 1663.

In ecclesia Sancte Marie
de Loreto

Tumulata hic iacet
D. Francisca Commilina
Balbi Basadonna
de
venerabili hoc Cenobio
optime merita
obijt
anno Domini
MDCLXVI.
die
XXVIIII Junij

In ecclesia Sancti Hieronimi
de Castelleto

Joannes Baptista Castellinus Juris Consultus
construi fecit, donatis sub conditione Conuen=
=tui certis locis in Compereis Sancti Georgij, ut
hic missas duas qualibet ebdomada alteram
die festo Vid: die Visitationis cantu perpetuo-
celebrare cum oratione pro se et suis maxime
die exequiarum, facta etiam sibi et suis parti=
cipatione perpetua missarum, aliorumque —
bonorum operum conuentus fatius sub Columna
et Instrumentis Pauli Raimundi notarij 1519
die 29 Martij ac 1520 die 2a octobris —
vepn in Cartulario S. 166 & 162.

Vigore testamenti scripti per Andream
Delsinum MCCCCVII. Deo Devotus, et
venerandus Joannes de Clavica Benedicti
tale beneficium huic ecclesię quod in missis
eius habeat sacerdos orare pro eo semper –
etiam die quinta Junij pro eius anima
annualis missa cantetur –

sotto il gradino dell'altare
della Visitatione (coperto).

In ecclesia RR Patrum
Sanctę Marię Pacis

in Capella
St. Styphani



In Capella
S.ti Fran.ci



D. O. M.

Adsta

Quisquis virtutem et gloriã queres
repertas sub hoc tumulo venerare
Nobilis Cosma de Vallebella sacros manes accolunt
Utramque genio fouet, genere exegit dignitatibus ornauit
in debellante victores, et victi fortitudinem
admirati sunt
in exctincto famam omnes quamuis assequi
possunt emulantur
Super suã triremi nauarchus Francorum victoriam
Iberorum fato emulauit
maximè fuisset nisi defuisset
Gallicique triumphi magnitudinem defectu compvellet
Genua cineribus exequijs indixit
Maxilias inferias et cum titulo cenotaphium
Nomemque decusque asserunt quod publicum Maria
et tellus celebrarunt. Vale
et repertas in Vallebella virtutem et gloriam venerari
Anno MDCXXXVIII

In Capella
S. Fran.ci



Giacentus Justinianus
Patritius Genuensis
vere virtutis estimator ac Iesu
quem sibi hospitem destinauerat
gentilio sepulcro
excepit



in Capella Sti Franci

Cosmus de Vallebella



Nobilis Massiliensis sic dimicando pro suo Rege obijt

die prima septembris

anno salutis MDCXXXVIII ætatis suæ LXVI.

in Cap.ª S. Fran.

Sepulcrum hoc cum



cum sacello est Joannis

Justiniani q. Domini

Dominici et heredum MDXCVII.



In Capella S. antonij

Jacobo Merlasino
Nobilis suę familię postremo
qui anno MDLX vita functus
Jacet in hoc Sacello
sibi suisque ęre proprio comparato
Joannes Baptista Balianus sororis
pronepos heres
beneficiorum non inmemor
B. M. F
A. S. MDCLI



in Cappella S. antonij



In Cappella Nativitatis

Fossam dilecti Fratres Nicola:
=us et Thomas Roncalli posuere
Deo sibi nepotibus suisque
anno 1659 Mense Julij ovú



In Capella S. anne

Sepulcrum Francisci



Marie Scovris &

Bartholomei et Heredū

Suorum anno Domini 1669

S. anne

Sepulcrum Francisci Maris



qui obiit XVII July et

Heredibus MDCXVII.

S. anna

Utinam

in Sion



in Pace locus

Habitatio

Joannes Bernardus Stancus
Suisque anno MDCCXVIII.

S. anna

anno MDCXXXXII

et heredum suorum

S. anna

Joannes Baptista Sallus

Hieronimi filius non immemor

humani [illegible] sibi posterisque

suis hoc sepulcrū anno 1610 vestaui:

Sm.i Crucifixi

Sepulcrum excidit D Gaspar
Donati q. Dominici anno
1666 sacellum exornavit
et sibi posterisque suis

ante capellam S. anne

D D Octavius, Philippus, Joannes
Ambrosius fratres Merella tumu
lum restauravit D Bartholomei
pater Antonij et eius succes: 1659



ante capp.ª
S. anne

Sepulcrum D. Joannis Hieronimi
et Joannis Baptistæ Garibaldi
ac eorum successorum fam:
anno Domini MDCLVI

ante capellas
S. anni

Sepulcrum D. Joannis Cauven
-lij Georgii Nicolai et Heredū
suorum anno 1689
die 29 Mensis Maij



ante Capellā S. anne

Antonio Ponsono Phixico

Uxori et heredibus



dicavit

MCCCCCXX



Capp.ª S. Josephi

Sepulcrum Ioannis Rucij

de Zurbinis q. Baptistae q. Io=

=annis Heredum et successorum

suorum anno MDXXII



In Capella B. Salvatoris

Tumulum Heredum Ioannis

Iacomarini q. Iacobi et succes=

=sorum suorum fecit fieri dictus

Ioannes anno 1662 die 10 Xbris



In Capp.a S.ti Saluatoris

Sepulcrum q. D. Joannis Luce




Delfini et eius filiorum anno

1651 die 7 augusti seq:

Heredum et Successorum

in Capp.a S. Salu.is

Antonius Marencus q. Joan



nis et Stephanus eius filius

hoc sepulcrum et Succes

soribus parauit

Sti Saluatoris

1608 13. Februarij
Lelius parabat
1725. prima augusti
Franciscus Maria Xauerius de auria
obnepos
Sibi et successoribus suis restaurauit


S. Salu.a

Tumulum Joanne Baptista
Ferro Benedicti et successo=
rum suorum



S. Salu.re


Sepulcrum quod Christophorus et Io: Paulus Tranquelli sibi suisque heredibus posuere MDCLIIII. M.a Maddalena Santoria Tranquelli Christophori neptis restaurauit anno = MDCCXXVIII. die XXI Junii =




S. Salu.re

Sepolcro dell'Ill.mo Steffano Clauarino dell q. Nicolò heredi e successori. 1620

Scalsa



In Capp.a S.ti Jo: Baptistæ



In Capp.a S.ti Petri

In Cap.ª S. Petri

S. Pasqualis

Sepulcrum D. Nicoli Biscotti



et Iacobinetę uxoris eius

MDXCVII

die VIII Martij

ante Capellam S. Stephani



in Cappª B. Mª

D. O. M.

Ill.^mus et ex.^mus D. Dominicus Ricardo Ill.^i D. Jacobi
veteri huius Sacelli
S.^mæ Virgini Deiparæ
dicauit
sibi suisque
possessionem vindicatã
insignibusque adeptis
inauitæ argumentum pietatis
perenne hoc posteris monumentum
extaurare voluit
anno Jubilei MDCCXXV pridie Idus Maij

Depositum
D Joannis Augustini
Centurioni

a parte evang.
Cap. B. M.

Ne separentur in morte qui se
dilexerunt in vita
M D Magdalena Spinula
Lucretie Nazelle matri
posuit
anno Domini MDCLV

D. O. M.

in Capa S. Petri

Ill.mus D Andreas Spinula q. Ill.mi Luciani instituit
Lampadem perpetuam in ecclesia Sancte
Marie Pacis Janue ante Altare Sancti Petri
de Alcantara pro expensis olei assignauit
Loca sex in Cartulario S. G. in Columna Hiero:
nimi Marufii D 203 sub modis et formis ut
clare constat in actis notary Jo: Baptiste Reca:
=gni cui habeatur relatio 1693 die 22 aprilis

ante Capp.ª S. Steph.

Nicolai de Auanzino q. Thomę et Hieronimę
Spontonę jugalium suorumque Hereda:
[illegible] et successorum anno Domini
MDCLXI. Die XXI Junij



ante Capp.ª S. Steph.

Sepulcrum Joannis Baptistę
Santorij q. Joannis et here:
dum suorum anno 1665
Die XI. Martij




In medio

Ill.mo David
Vacario
Ser.mo Reipublicę
Procuratori perpetuo
Portia Vaccà filia mestissima
obyt
anno à Partu Virginis
MDCVII.
ætatis suę
LXXXVIIII.


S. Pasq.is

Sepulcrum Baptistę de
Luchi q. Thomę aromatarij
et heredum suorum
anno 1637 die x Martij



S. Parg.is

Antonius Lanfrancus de Ber=
=nard. sibi posterisque suis
ac successoribus posuit
anno Domini MDCXXX



ante pa. clam

Paulus Vincentius
Pattus et Heredes
eius anno
MDCVII.

ante p.ᵃ C.Man

Sepulcrum Baptiste Bouÿ



anno MDLXXX renoua=

vum a D. D. Joannes Baptista et Jo:

Jacobus de Bouÿs filij 1613 die 6 Maij


S. Parq.ⁱⁱ

D. O. M.

Quilicus de Paulis
Cirneus
In Jouis Regio more
cum morte pugnauit
sup. victor
semper inuictus
sub Jano strenuus militiæ
Chiliarcus
hostes vel oppugnauit
vel terruit
et cum non haberet
quos amplius vinceret
qui semper stetit in bello
in pace requiescit
XXII Januarÿ
anno salutis
MDCCIX.

S. Pasq.le

Sepolcro di Gio: Battista Dighe=
=ro e di Maddalena sua sorella
loro heredi e successori fatto fare
l'anno 1611. a' di 3 Settembre



S. Pasq.le

Philippus et Antonius fratres
Vintimilia q. Andree heredum
et successorum suorum anno
1611. Mensis Septembris



S. Steph.

Sepulcrum Nicolai Caroxini Joannes Franciscus et Joannes Baptista filij et successorum suorum anno MDCXIII

S. Fran.

Sepulcrum D. Parentum suorum eques D. Petrus Franciscus Saliandi [?] Jo: Maurity suisque heredibus et successoribus anno 1606 restauratum hoc anno 1711



S. Fran.co

Sepulcrum D. Baptistæ Semini
et Antonij hæredum et succes=
sorum suorum die V Julij
MDCVII



S. Fran.co

Sepulcrum D. Philippi Aero=
ali et Baptistæ hæredum et
successorum suorum anno
Domini MDCXVI die V Maij



S. Franc.

Sepulcrum Dominici Bernardi et D. Franciscae et Corneliae uxoris filiorum et succeßorum suorum 1595 die prima Augusti



S. Petri

Sepulcrum Bartholomei Berardi et Heredum suorum anno Domini MDCXXXV

S. Petri



D. O. M.

Dorothee Baravagne eximie probitatis pietatis ac domestice prudentie mulieri coniugi dilectissime que anno salutis MDXCV. VIII id: septembris etatis sue XLV ex hac vita Jo Antonius Baravagne MD eiusdemq: sibi ac posteris suis tumulum paravit

S. Petri

Sepulcrum D Pauli et Lazari

Philippi et Joannis Antonij

Borsotti et heredum suorum

anno MDXCVI



S. Petri

Sepulcrum q. Bernardi



Lapia Heredum et Successo:

rum cuius MDLXXXV

die XX Junij

S. Antonij

Sepulcrum Bernardi Raffalli



Francisci Heredum et Succes:


sorum suorum MDLXXX

XVI die

S. antonij



S. antonij




S. Antonij

Sepulcrum Ioannis Baptistę Blasij notarij heredum et successorum suorum MDCLXX die XXII Julij




S. antonij

Sepulcrum Vincentij Destanoua et Marię eius coniugis hoc tumulum pro se suisque posteris a principio extruxerunt anno MDLXXXXV



S. antonij

Antonij Mariæ



Tasij

et suorum

1680

S. antonij

Sepulcrum Laurentij

Alexij sibi posterisque

suis posuit anno

MDLXXXXI




S. antonij

Sepulcrum D. D. Bartholomei Ripa=nigre eiusque heredum et succes=sorum et per Jo: Andream Ripanigra eius filiū anno presenti 1636 restauratū




S. antonij

Sepulcrum D. Jacobi cuncij notarij et successorum suorum anno Domini 1620 die xxx Martij



S. antonij

Sepulcrum Julij Casanoue




Comitis Lauanis & Nicolai

et heredum anno Domini

M IↃLXXVI die 2 Martij

S. antonij

Sepulcrum Antonij de Costa



& Bartholomei et heredum

suorum anno Domini

M IↃLXXIIII die 9.° octobris

S. antonij

Barnabas et Laurentius Carpe=
=nini q. Petri et Franciscy Maria
Carpinius et heredibus anno
MDLXXIIII die x Julij



S. antonij

Sepulcrum q. Iulij Marucchi
et Successorum restauratum per
Hieronimum Marucchum 1623.
per se heredes et successores suos

S. Jo: Bapt.

Sepulcrum Bartholomei Boz:=giani et Guilielmi haeredum et successorum suorum anno Domini MDLXVI.

S. Jo: Bapt.

Sepulcrum Adami Sermenis et Vincentij et fratribus suis haeredum et successorum suorum 1589 instauratis à N. Steph. Semenis germano abnepote 1651.




S. Jo: Bapte

Sepulcrum D. Andreę Lerantz

et Hieronimę eius uxoris atque

filiorum suorum anno MD

LXXXI die IIII februarij



Nativitatis

Hieronimus de Darcijs

de Joannis Baptistę Pacem hanc

dilexi

Illam Auspexi

In pace requiescam

obijt die XIII 7bris

MDLXVII.

Natiuitatis

Sepulcrum Joannis Baptistę
Cecaschi Simonis filij hæredũ
et successorum suorum MDC=
=XI die XIIII Julij



Natiuitatis

Sepulcrum Adam de
Rabis et Heredum suorum
obijt die prima aprilis
MDXXXX.



Nativitatis

Sepulcrum Hieronimi

Slobo ac Joannis Andreę

Filij sui

M D LXIIII.



Nativitatis

Sepulcrum & Joannes Maria Scani=

=lia & Joannis Baptistę Patrus Hiero=

=nimus et Jo: Thomas pronepotes restau=

=rari curarunt anno Domini 163[illegible]



Nativitatis

Sepulcrum D. Baptistę Legalli & D: Nicolai renovatum expensis Sebastiani Francisci & Antonij Mariæ eiusque successorum die 3 Aprilis 1698.



Nativitatis

Sepulcrum Petri Prolonghi & Joannis Baptistę filij et heredum suorum anno 1686.



B.e Mariæ

ossibus
D. Francisci et D Mariæ Thomas.
de Laurentijs
D Joannes Thomas filius
et coniux amantissimus
sepulcrum hoc
acquisivit et restauravit
anno 1692
die
XXVII. octobris



B.e Mariæ

Sepulcrum Thadei de
Sloria f. Bartholomei
et heredum suorum
MDCXXIII die X octobris

Bᵗ. Maris

Sepulcrum Joannis Baptiste


Borsetti de Bartholomei et

Heredum suorum M D =

XVIII die XXV aprilis



Beate Maris



Joannes Baptista Commelinus

de Laurentij

viuens sibi posuit

ac D D Nicolao patri eius uxori

Cassandre


ut quos uterus genuit Tumulus

redimium glorie iungat


anno Domini

1663

Beat. M.



Beate M.



a cornu ep[isto]lę cap[ell]ę B. M[ari]ę



Humanę mortalitatis maximū vides hic
de toties trionphatori tropheum
Euangelistę Caratis insignis Medici
qua velatas legis exuuias
Sed ablatum hominibus Deo restituens
mors plenius reddit inmortalē
verum alias morti probitate ingenij,
et animi dotibus clarum medendi
peritia et strenuè nauata per LX annos
quorum extremos Incurabilium xenodochio
pellendi moribus opera emeritissimum
quod superest ⊕

⊖

Scipio frater, Joannes Baptista nepos J. V. D. D.
Franciscus, Philippus et medicus Bartholom[eu]s
Joannes Antonius ex fratre nepotes atque heredes
M. M. posuere
loco sibi et successoribus
pariter suffecturo anno
1633. die 19 Junij

ante concion.

Sepulcrum Nob: Joannis
Baptistæ Bertoldi & Nicolai
Sociisq; Heredum et succes=
sorum MIↃC



ante Conc.

Sepulcrum Bernardi da
Varasco & Quantini et
Fratribus et Heredibus
MIↃXXVIII die XXVI Junij



ante concion:

Sepulcrum D. Marci Antonij
Agera Joannis et Haeredum
et successorum suorum
anno MDCCVIII


ante Conc.e

Sepulcrum Joannes Maximus
de Compiano q. Dominici et
haeredum suorum die IIII.
Junij MDXX



ante conc.

Hac Burlanda Domus tegitur Franciscus in Urna



Nunc Dominus Tumuli, que fuit ante Rati

ante conc.

Sepulcrum Benedicti


Careghe fq Baptistæ, et

hæredum suorum

MDXXVI

S. anne

Sepulcrum Dominici
Maraliani et Heredum
suorum qui obijt die IV xbris
anno Domini MDXXXIII



S. anne

Sepulcrum Joannis de Monelia
y Montani et Heredum
suorum MDXXVIII
die VIII Maij



S. anne

Sepulcrum Joannis Petri
Cuantis fr. Francisci et
heredum suorum anno
1638 die XII Martij



S. anne

Sepulcrum Joannis
Baptiste Boraxini de
Campomoroxio 1515 —
die VIII Junij



B.^i salu.^s

Sepulcrum Baptistę et
Antonij fratrum de Schiantia
et Bartholomei et heredum
suorum MDXXXIII

B.^i salu.^s

Sepulcrum Petri Bogioni
et Antonij et heredum
suorum
MDXXXIIII



B. Salu.



a° S.ᵗᵉ cap.ᵗᵉ altaris Maioris



nanti l'alt.re maggiore

Hoc S. Simon et Joannes Baptista
Macalij q. Lanthaleonij sibi
suisque heredibus ac eorum
matris defunctæ posuerunt 1605.



nanti l'alt.re magg.re

Sepulcrum Caroli Montobij q. Joannis
Baptistæ uxoris eius ac filiorum
heredum et successorum anno
a Partu Virginis 1683 –



nanti l'alt. Mag.re

Sepulcrum D. Benedicti Savignoni q. Hieronimi et eius haeredum et successorum anno Domini 1645 die 26 octobris




nanti l'alt. magg.

Sepulcrum D. Laurentij Camutij q. Cesaris et Ioannis Alebexoni q. Cesaris eius generis et haeredum utriusque



ante Capella B. Salv.is

Sepulcrum D. Panthaleonis Bouenij q. Michaelis Angeli et heredum et successorum anno 1650 die 25 Septembris




ante Cap.a B. Salv.s

Sepulcrum Natum q. Antonij et Iuuanni Castaldy q. Io: Bognate et successorum suorum anno Domini 1638




ante Capellã S. Seb.ni

Sepulcrum Lazari Armenighi et Baptistę et heredum et successorum die prima Decembris 1563



ante Capellã B. Seb.ni

Sepulcrum De Doxio et Baptistę et heredum suorum die XX Octobris MDXXVII



ante Concion.

Sepulcrum D. Andreolini de
Griffis restauratum a' M. Pro=
cure .M. Sebastiani Gironimi
de Becco anno 1325.

in Sancta Sanctor

Nobilis Stephanus Lasqua Galeatij f:



Sibi ac filijs posterisque anno MDLXX.

in choro



P. Comes Petrus Franciscus
Meritis non minus quam annis onerosus
Vir pietate integriate
vere admirabilis
qui cum Diui Francisci filijs
nil amplius post morti
donare valeret
In perenne amoris sui testimonium
corpus donauit suum
obijt anno 1523 die 15 octobrÿ
ætatis suæ an: 85.

in choro



. D . . O . M .

Sepulcrum D Joannis Michaelj
Pallodij & D octauij
suorumque Heredum, et
successorum quorumcumque
anno 1691.
die quarta nouembris
ut in actis notarij Benedicti
Steneri
Memento homo qui puluis es.
et in puluere reuerteris

In Capp.a B Salu.tis

Sepulcrum M. Marci anto=
=nij Agnesi & Joannis here=
=dum et successorum suorum
anno MDCCVIII

duplicata in S.

in choro a p.te euangelij

Qui dormiunt in Terra
puluere vigilabunt
Deo Inmortali Sac:
Simoni Galeatij F. Pasque Theol: et Philosopho Romana grecaque facundia claris:
Sancte R. E. Presb: Cardinali Sancte Sabine
qui cum preclare Domi, forisque de Republica meritus esset
Romam à Pio IV Pontif: Max: acitus Lune primus episcopus est factus
ac post egregie nauatam Dei ecclesie Tridentino in concilio operam
in amplissimo ordine est cooptatus
viro integerrimo et in summa grauitate iucundiss:
Stephanus frater geminus M. P.
Vixit ann: LXXXII men: X dies VIII obijt Rome nona Septembris MDLXV

D. O. M.

Stephanus Pasqua Galeatij F.

Deipare virginis pacifice chorum edificauit et ornauit lege ea conuenta huiuscemodi Cenobij perpetuo imposita ab vniuerso ordine Cunctorum continue ac suffragijs accepta ut intra conseptum noui veterisque chori Sepulcrum aliud non quicquam in edificare vel alieni cuiusuis cadauer quoquo modo illatum sepelire nemini ius nisi ita demum si ad vnum omnes quos superstites esse contigerit ipsius Posteri consenserint atque item cenobites ter quotidianis solemniter Sacra ibi faciant ad expetendas amplissimi S. R. E. Cardinalis Simonis Pasque ac ipsius Stephani geminorum nominatim posterorumque animas eorumque preterea salutem immortali Deo precibus assiduis commendent, item grate memorie volentes in partem vacent pie factorum a se omnium ea vite sic acta conuentaque fuere partim anno Salutis MDLXII XXVI ch: februarij et ea a Pio V Pontif. Max: apostolicis breuibus litteris Pridie Id: aprilis Piscatoris annulo de more obsignatis eodem anno comprobata partim anno IV Id: Januarij consequentis anni

Sigraphus fecit

Leonardus Comellinus Clericus

Seq.a da car:

Le Cantone dell'altare mag. — ex Memoriis Joannis Baptistæ Comellini et Luciani

nel gradino della Capp.a di S. Giuseppe — ex Memoriis Piorum à fundamentis redificatum MDCCXXVIII.



D. O. M.

à parte evang: Capp.a A.M.

Petrus Franciscus Salutius
Sacellum penitus senio consumptum singulari in Deiparam
obsequio anno 1612 pari pietate, ac munificentia reaedificavit, urbis
deinde presidio
ex senatus consulto ecclesia funditus eversa
Bartholomeus Salutius
Jacobi filius
avitæ religionis non inmemor in ampliorem formam
ut ex actis Joannis Stephani Fruzoni notarij
sibi suisque proprio ære restituit
anno 1699.

D. Joannes Stephanus Merighi q. D. Joannis Baptistæ sibi et successoribus suis parabat anno 1736 die 2 Aprilis



D. O. M.

a cornu Ep.le Cap.e B. M.

Sacellum hoc Sacratiſſimæ Virgini Sacrum à familia
Amandolorum extructum longa die adeo lesum ut penè
penitus deformatum AA. RR. Fratres huius Cenobij decori ac
ornamenti Templi consulentes, Lelio Francisco Salutio Au=
=gustini filio instaurandum obtulerunt à quo ut opus nō
in onorificum in dictam Familiam omninò iam extinctā
ex qua fuit Bomelina avia ipsius paterna, et ut cesurum,
quod ædificacius persuaderet in onorem et venerationem Dei-
=paræ Virginis libentiſſimè susceptum ad hanc formam breui
redactum est anno Salutis MDCXXIII. die Sabathi XV Julij

a cornu Ep.le Cap.e B. M.

Lelius Franciscus Salutius huius Sacelli S.mæ Virginis
Dicati ampliſſimus instaurator, ne diu sequorum flamma expi=
=varet quod penitentis lacrimis non abstinerant ex quinque
missis pro ipsius anima perpetuo celebrandis quotidianam
a RR. Patribus huius Cenobij in perpetuum Altari offerri ibi=
demque diu noctuque lumen ardere mandavit Archetribus
Capitulis Maioris in legato viginti millium argenteorum eidē
Xenodochio facto dominicam solvendi onere iniuncto ut
in suo testamento in actis Joannis Baptistæ Castilioni
notarij anno 1632 die 30 novembris, et Heredes ponere
anno 1638

Sacellum Diuo Laurentio dicatum
unà cum sepulcro, et solo
ex quo solluntur locorum decem pro reparatione eius=
dem demandatj in Codicillo q. Hieronimi Cancelarj
q. Laurentij rogato ab Ambrosio Regallo 1593. 12. Xbris
a Stephano Cancelario q. Juliani ob ius vocationis in
eodem Codicillo restauratum apparet 1693. —

a cornu ep(ist)lae Cap(ell)ae S. Laurentij

D. O. M.

Hieronimus Cancelarius Laurentij filius Sacellum hoc à se constructum et D. Laurentio dicatum, ubi sepulcrum sibi uxorique positum est locis vi=ginti quinque Comperarum Sancti Georgij dotauit ut ex eorum fructione, quarta pars in Sacelli instaurationem et ornamentum perpetuo erogetur, et reliqui ut pro sue uxoris Maiorum ac Heredum animę expiatione Sacra hic quotidie peragantur, solemni verò Sacrificio quot annis, et dies Diui Laurentij, et ipsius Hieronimi dies obitus celebretur ad Stipulanti R. P. Ambrosio Cantalupo Priore, et huius Ven: Cenobij Fratribus, qui propterea eumdem Hieronimum et filii eius omnium, quę ipsi eorum institutis et exercitationibus ipsi mereantur participem esse voluerunt ut latius ex tabulis Franci Badi notarij Pridie nonas Junij anno 1591 conscriptis, obijt anno de 1598 Mense Aprilis die 14. etatis vero sue . . . . Restauratū per M. Julianum Cancelarium q. Stephani patruelis dicti Hieronimi patro=natum hunc Iure primogeniture possidentem anno MDCLXIX.

a cornu euang(eli)j Cap(ell)ae S. Laurentij

Baptistæ Lercarii Castilionæ
D. Annæ Franc: Reginæ Comitis gratissime Zacarias
Lercarius B. M.
posuit
anno MIↃXLVIIII

a cornu evang:
Capp. S. Joseph

a cornu epis.
Capp. S. Joseph

Nec durata marmore simulacra
nec solido ere epitaphia
virtutis probro non ornamento
Joannes Baptista Lercarius
Ser.mæ Reipublicæ Dux
Presiosiorem formā mentis suę eternę duraturā
quam viuens expresserat moribus.
moriens ultima charitatis linea absoluit
Pauperes Nosocomij Pammatone
amplissimi heredes patrimonij instituit
prohibitis eiusdem Protectoribus
quolibet erga se grati animi monimento
Religiosi Beat.mæ Virginis de Consolat.
qui tanti viri animū quotidiano recreāt sacro
obligati censu in Compera Cartularij S.ti Bernar.
ut constat ex instrumento Jo: Mauritij Saltiardi
notarij anno 1659 die 30 augusti rogato
eius glorioso cineri
Lapidem hunc erigebant anno
1666

a cornu epist.
Cap.ᵉ S. Aug.ⁱ

D. O. M.

Deiparæ Virgini Mariæ
Doctori ecclesiæ Augustino
huiusque genetrici Monicæ
Joannes Dominicus de Turri
q. Joannis Michaelis
Patritius Genuensis
hoc Sacellum dicavit
anno Salutis
MDCCXVIII.

Humi ante Cap.ª
S. Aug.ⁱ

D. O. M.

Joannes Dominicus de Turri
q. Joannis Michaelis
Patritius Genuensis
ex Lavania Comitum Stirpe
Consolatrice Deipara
Turrim suam unice agnoscens
Sacellum hoc Virgini
Sepulcrum sibi
et consanguineis erigebat
anno MDCCIX
die XXX novembris

Humi in Sancta Sanctoru

Vide lapidem tumuli

D. O. M.

Joannes Francisci Durazij filius
suæ gentis sacellum atque sepulcrum
in Consolationis veteri Templo construxerat
quo muniendæ Urbis causa diruto, eius
posteri novi Templi Sacrario exornato
utrumque hic restituerunt suorumque cineres
quatuor præsertim Ser.mi Ducum
ac Em.i Stephani Cardinalis archiepiscopi Cor.
hoc recondi voluere non Mausoleo sub tumulo
qui nimirum satis est resurrecturis
Anno S. MDCLXXXIX

Humi ante altare maius

Vide tumulũ


D. O. M.

Sacram Corporis obdormitionem
quam in veteri ecclesia
Sanctæ Mariæ Consolationis Genuæ
sepulcris duobus
unoque sacello extructis
D. Z. Baptista Cauania sibi et
successoribus prospexerat
post eiusdem ecclesiæ
ob publicum Civitatis munimen
desideratam dormitionẽ
Jacobus et Andreas fratres Cauania
q. Sancti
presenti hoc tumulo et
sibi
heredibus suis
viventes ad hoc providebant
anno 1689
die XVI July

in claustro
in ascensu Bibiot:

Ex decreto domestici Capituli singulis Mensibus in perpetuum à Patribus, et Fratribus recitabitur integrum officium defunctorum et cantabitur missam pro Alumnis huius Cenobÿ defunctis. — —

Item pro quibuscumque siue Religiosis, siue Secularibus nostre Bibli=
=othece benefactoribus et pro ÿsdem adhuc viuentibus quotidie recitentur litaniæ B. V. Annunciatæ, etiam Adm: R. P. Vic: Gen: die XXV Julij MIϽCLXVIII in Priorata P. B. Fidelis Sotelli Gen:



ante ostium Sacrestie.

Ad futuram rei memoriam conservationi, et manutentioni ornamen=
=torum et paramentorum ecclesie Sancte Marie de Consolatione Nunciate Dom:
Fratrum Ordinis Erem: Sancti Augustini Congregationis Bap: et Nunciate Civi=
=tatis Januensis quantumcumque Domino possumus consulere cupien: dictosque Dom:
Priorem et Fratres specialibus favoribus et gratijs prosequi volumus, et eorum singu=
=lares personas à quibusvis excomunicationis suspensionibus et interdictis, et alijsque
ecclesiasticis sententijs gen: et penis à Jure vel ab homine quavis occasione et
causa latis siquibus quomodolibet rit.ie innodate exist. ad effectum presentium
dumtaxat consequen: harum serie absoluen: et absolutas fore censen: Supplicatio=
nibus dictorum Prioris, et Fratrum nobis super hoc humiliter porrectis inclinati
ne de cetero quisquam, quavis authoritate fungentes vasa, calices, candelabra, et
alia paramenta ecclesiastica, nec non quemcumque supellectilem tam actenus
per quoscumque Christifideles dicte ecclesie donata, et assignata quam in poste=
=rum donanda, et assignanda alijs ecclesijs Monasterijs seu locis pijs com=
modare, aut sub quovis quesito colore, ingenio causa ratione aut occasione
à prefata Sacrestia extrahere, vel exportare sive ut extrahantur vel exportentur
[illegible]
postea referen: habeant sub excomunicationis, ac privationis vocis activæ
et passive penis per contrafacien: incurren: authoritate apostolica Pontificum
interdicimus, et prohibemus non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus
apostolicis nec non Dom: et ord: predictorum et Juramen: confirmatione apostolica
vel quavis firmitate alias roboratis Statutis et consuetudinibus, ceterisque contra=
rijs quibuscumque volumus autem quod presentium litterarum prohibitionis Copia
in valvis Sacrestie, aut aliquo alio prospicuo loco quo ab omnibus cerni possit
continuo affixa remaneat. Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub anno
Piscatoris die VI aprilis M DCXXXVIIII. pontificatus nostri anno XV.

M. A. Maraldus –

D. O. M.

in Sacristia

Quam virtutibus animam cumulavit in
vita ne suffragiis destitutam haberet post mortẽ
M. R. D. Joannes Thomas Tassavia hac ultima
voluntate suis heredibus onus imposuit, vide=
=licet ut solemniter qua possunt pompa festum cũ
octava Sancti Petri de Alcantara à RR Patribus
Sanctę Marię Pacis celebrari, et ab eisdem aliquo
ex diebus infra dictam octavã solemni missę
sacrificio in Altari eiusdem Sancti Petri cultui
debito perpetuè decantando animam suam suffra
gari curent etiam mandavit heredibus ut
singulis per annum diebus ab aliquo eorumdem
RR Patrũ Superiore pro tempore ad hęc specia
liter deputato in ecclesia Sanctę Marię Pacis
pro ipsa sua anima unicum in perpetuum
Sacrum offerri sex luminibus accensis diligen=
tissime instarent ordine sequenti videlicet
die Domenica, feria quarta, et Sabatho in Capella
obsequio Beatę Marię Virginis conceptę, feria
secunda et quinta Sancti Petri de alcantara
feria tertia Sancti Antonij de Padua, feria
sexta S.mi Crucifixi de quibus omnibus sicut
ut de Mennina prędicta assignata in actis D.
D. Joannis Francisci Solary distintissime
constat anno 1690 die XXX Maij —


D . O . M .

in claustro superiori

Quisquis Deiparæ Virgini studes
hanc cellam intra
quam Mariæ præsentia in sacrarium convertit
se longe celeberrimo miraculo probans
Reginam Angelorum et salutem Infirmorum
Dum cælestium spirituum Principe ac turma comitata
hic decumbenti ægroto
desperantem salutem elargitam
Si Mariæ sedulus es
Illam adorabis in loco ubi steterunt pedes eius
Intra igitur adora, et ora
ab ea
Angelorum consortium et perfectam
sospitatē impetraturus

anno 1680
Nocte Sanctissimæ Annunciationis
Maria Virgo cū Angelis
hic apparuit S. Gaudentio
quem incurabiliter
ægrotantem per Archangelum
Michaelem Sanitati
restituit

In ecclesia Sancte Marie
Angelorum de Promontorio


Sepulcrum D. Antonij de biali her-
dum et successorum suorum qui
obijt anno Domini MDLXX
die IIII. Septembris

Sepulcrum de Stefano, Francesco, e
Benedetto de Setestarijs et here=
dibus suis restaurato anno =
MDCXXIIII die III octobris



Sepulcrum confratrum Societatis
Oratorij Beatæ Mariæ Angelorũ
ordinis Carmelitarum anno
MDCXXII die VIII Maij



Sepulcrum Confratrum Societatis
Oratorij Sanctae Mariae Angelorum
ordinis Carmelitarum anno
M DCXXII die VIII Maij



Sepulcrum Joannis et Augustini
de Nigrono de Viali et here=
dum suorum M IↃXXXIIII.
die XVIII Julij



N Baptista Cicala de Monleono et q Baptistinus filie q Dauid Grilli eius uxoris hoc construxit sepulcrum sibique et heredibus suis MDCXXVIIII



Sepulcrum q N. Blanchineti



Uxoris q Saleoti Centurioni et D Marchi eius filij ac heredum Sciorum

Sepulcrum Joannis Francisci
filij q. Jacobi Penne heredum=
que suorum anno Domini
MDCLXIII XVI octobris



ex Cesare Gambarino et eius
heredibus suis ut ex instru=
mento rogato per D. Josephum
Viale notarium die 18 aug. 1650 in 3°



Sepulcrum D. Joannis Antonij Delasalli heredum et successorum suorum anno 1665 die XV Maij




Sepulcrum Nobilium Luce et Fratrum de Plebe Joañis Baptistę et heredum et successorum suorum anno Domini MDCLXXVIII



Sepulcrum Nob: Joannis
Baptiste Flacii olim D:
Pauli Hieronimi et
Heredum suorum




Sepulcrum Nob: Tricleti
Uxoris q. M. D. Bartholomei
de Nigro et Heredum suorum



MDL

Sepulcrum Nob: Domini Tho= masini Uxoris D. Francisci Do= =ria et Salvatoris eius sororis et Heredum suorum



Sepulcrum E. D. Augustini Ba= vasti et Antonij eius filij, et heredum et successorum suorum anno Domini 1596-



Sepulcrum D Theodorici filii D

Antonij Cornelliani, et uxoris D Sybrech

Lucanij ac Heredum suorum

MDV die XV Junij obijt



Sepulcrum D Luciani Centurio:


nis Baptistæ et Heredum suo:

:rum qui obijt die XIIII augusti

MDVI



Barthollomeus Spinula q. Roberti ex Domi-
nis de Calliano et Avarsa q. Aloysij
Centurioni eius dilectissima uxor sibi ac
Heredibus suis anno domini die XXV febrij 1613



Sepulcrum D. Benedicti Centu-
=rioni q. D. Luciani et Heredum
suorum anno



Sepulcrum N. D. Ludouici



Centurioni et Heredum —

suorum anno MCCCC

LXXXXVI.—



Sepulcrum Thome de

Ferrarijs q. D. Baptiste

et Heredum et Successorū

anno Jubilei 1300



Joannes Benedictus Cerascus q.

Joannis Baptiste in suam et poste

rorum requiem posuit anno

MDCLXX.



Locus in quo tumulan=



=tur Cadavera Fratrum Consortij constructus anno MDCXLII.


Reliquum Oberti Svilli




et Mariels uxoris eius ad suum opificem 23 augusti 1506 regressis

Sepulcrum Familię Nobi=
=lium de Svillis, quorum
sumptibus factus est
Chorus iste 1506





Sepulcrum Adami centurioni





D . O . M .

Benedicto Luciani I. Centuriono qui vegeto ingenio, vivido corpore, integris sensibus, cunctisque preditus animi bonis, quis preclarâ civem decent ad annos septem et nonaginta man: sex d. quatuor senatute minime morosa in humanis egit. Andreas et Aloysius filij parenti optimo indulgentissimoque

M M. P. P.

obijt anno Salutis 1683 29. novembris

D . O . M .

Sapienti vere inter Pazzios virgini
Sacellum hoc
ut illud olim in proxima Sylua virgini Ae Theresiæ
cum alijs a se suisque erectis
M. Joannes Benedictus Cerascus q. Joannis Bapt.
hic primus dicavit

Huius hinc Sodalitatis Magna Carmeli virginis, quæ iure aggregationis ab anno 1682 et in urbe celeberrimæ purgantium suffragijs annexa fuerat commodis indulsit, quod Altaris privilegiati; Innocentius XI beneficio etiam auxit, ne tam pij rei unquam memoria excederet eadem Sodalitas iam fere multitudine maxima lapidem hunc erigendum curavit hoc anno 1688. die 13 aprilis

D . O . M.

Sacellum hoc cum sepulcro
à Juliano Centurione q. Oberti
pro quotidiano sacrificio et continuo lumine
à seculo in seculum dotatum
Joannes Baptista Centurionus q. Caroli
S. R. I. Princeps Marchio Campi
Musachi ac Comes Vigoni
in stirpe administratione et pietate
successor instaurandum iure proprio
curavit
anno 1710 Mense Decembris

D . O . M.

Ossa Ill.mæ D. Mariæ Benedictæ Centurione,
quæ in pace ab amantissimo viro
sepulcta in dilectionis argumentum
in hoc tumulo requiescunt,
sacellum hoc ætate iam dirutum
proprijs sumptibus
Ill.mus D. Dominicus Centurionus q. Augustini
restaurandum curavit
anno Domini
1698 die 28 Maij

Nob: ę D. Bianchineta uxor q. N. D. Galeoti Centurioni hanc construi fecit Cappellam Sancti Nicolai dum adhuc viveret, illam quam dotavit decem locorum Compterarum Sancti Georgij cum obligatione unius quotidianę missę perpetuę ad Altare eiusdem pro anima sua ac q. N. D. Galeoti viri sui etiam N. q. Dominus Marcus Centurionus dictę q. N. D. Blanchinetę filius legavit loca duodecim dictarum Comperarum cum obligatione unius perpetuę missę in dicta Cappella singulo die dicendę, ac singulo Mense unius missę in cantu mortuorum pro anima sua ut in suo latius continetur testamento

MDVIII.

die XVIIII augusti





MDXXVI die VIII Julij

in choro

Dedicatio ecclesię, et Altaris Sanctę Marię Angelorum inclusijs reliquijs Sanctorū Stephani Prothomartiris, Lucę Eusebij, Epimachi, Marię Magdalenę, Margheritę, et Justę per R.mum episco-pum Acien: D. Benedictū de Nobilibus Lucem:

in deposito

Hic iacent ossa Baptistę Centurioni Christophori filij restaurata maiorum suorum Cappella in hac ecclesia in ea transferenda, qui legis siste tandē vicem expectans illius animam precare

obijt die 5. Decembris

1615.



Totum chorum huius ec:
clesię Sanctę Marię Angelo
rum Villę Promontorij Ciui
tatis Senuę fieri fecit Domus
sue Familiam Nobiliū de Grillis



in Sancta SS.

In Cella Concionatoris

· Ossa Fratris angeli Castilioni
Domini Jesu prestolantur aduentū

.D.O.M.

in Sacrestia

Singulis annis in perpetuum tria anniuer=
=saria defunctorum cum officio pro ijs, ac
descendentibus eorum, qui patroni sunt logię
conuentui donatę hoc anno 1696

Quę maioris marmoream refectionem
Patrum zelus Piorum deuotio Patris
Georgij Villabrixiensis ac pietas statuere
anno Domini MDCCXII

D. O. M.

in Sacrestia

Fratres Sanctæ Mariæ angelorum Villæ Promon=
=tory teneantur singulis annis singulis diebus
in perpetuum celebrare missam unam ad Altare
annunciationis, et missam unam in Cantu pro=
=pe festum omnium Sanctorum pro anima D.
Jacobi Serutis q. Mathei et parentu eius ad formā
contractus recepti per Joannem Franciscum
Lavagninum notarium die 18 aug. anni 1605

D. O. M.

in dep.to

Luciano Centuriono singulari in Deo
pietate eximiaque morum probitate in=
gene vitæ limini sublato Baptista pater
dilectissimus orbatus filio semper modestis=
=simus ad tempus paruit vixit annos decem
=octo dies XVII. obijt XI Julij 1611.

In ecclesia Clericorũ Regulariũ
Sancti Rochi

D . O . M .

Augustino Viali generis, et animi Senatorij
Viro, qui posteris eximię pietatis exemplar
reluxit, Franciscus, Benedictus, et Vincentius
filij optimo parenti, hoc deuoti, et obsequentis
animi monumentum posuere . obijt anno
MDCXXV die XVIII Martij

D . O . M .

Baptistę Viali patritio Genuensi viro
integerrimo et amantissimo
Franciscus, Benedictus, et Vincentius ex
augustino, et Antonius ex Octauio nepotes
auo paterno signum hoc debiti amoris
posuerunt

D. O. M.

Clarę de Saluo Viali feminę pijssimę,
lectissimęque nepotes ex filijs Augustino, et
Octauio auię dilectissimę hoc grati animi
munus dedicarunt
MDCXII. die XI Januarij

D. O. M.

Octauio Viali utriusque Juris peritissimo
et meritissimo Ciui qui in Republica summa
cum laude Versatus, et Senatoria dignitate
perfunctus, quem Patrię bono exercuit, Virtutem
eam in Urbem Urbano VIII Pontifice Maximo
amplissimę legationis explicauit, Antonius filius
amantissimo patri hoc amoris et venerantię
munus obtulit. obijt decimo septimo Chal:
Septembris Anno Salutis MDCXXVIII.
ętatis suę LXVI.



Abbatis

Ad Sacellum sub invocatione Sancti Rochi
Institutæ ab Alexandro VII Pontifice Maximo
cum Jure patronatus familiæ de Viganegiis
concessa a Joanne Nicolao, et Lazaro fratribus
annuo reddito scutorum tricentorum pridem
dotatæ, Idem Joannes Nicolaus Viganegius pruden:
tis: piiss: et opt: recordat: viri, Xpmi Francorū
Regis Eleemosinarii et Consiliarii, ac primi Abbatis
Frater Sacello eiusdem Sancti nova Pietate mar:
moribus decorato perpetuo reddito pro missa
quotidiana unà cum Iacobo Maria Lazari filio
statuto. Lapidem hunc in perenne monimentū
anno Salutis 1700
ponebat

Sepulcrum Jo: Antonij Massei
filij Petri hæredum et
successorum anno
Domini MDCIIII

Joannes Antonius Iano &
Iachini ſepulcrum hoc ſibi
ac ſucceſſoribus ſuis poſuit
anno Domini MDCXIIII

Sepulcrum D Pauli Pili
Joannis filij et hæredum et
ſucceſſorum anno Domini
MDCXV

Baptistę Viali et Clarę de Saluo
parentibus Octauius J. U. D. et
Augustinus filij posuerunt anno
Salutis MDCXVI



Augustinus Vialis mortalia memor monumentum hoc pa= terisque suis viuens parauit anno Salutis MDCXVI.



Octauius Vialis I. V. D monu= mentum hoc sibi uxori suæ Suoq. proli posterisque suis viuens parauit anno Salutis MDCXVI



Sepulcrum a Francisco Mauro q. Nico=
=lai constructa Bartholomei Mau=
rius notarius eiusque pronepos pro se et
haeredibus construxit anno 1661 de 20 Aug.



Sepulcrum Marii Antonij
Compiani et heredum
successorum suorum
anno 1597





D. O. M.

Hiacinthus Magidus
q. Stephani
Placidæ Matri
Juliæ Mariæ Uxori
sibi viventibus posterisque suis
die XVIIII. Martij
MIↃCXXX.


Andreas Compianus q. Paganini ac
Victoria Sextoria Uxor sepulcrum
hoc sibi et heredibus suis posuerunt
anno MIↃCXXXVII.




Sepulcrum Clericorum
Regularium minorum
restauratum
anno 1703


D. Ludovicus Mendozza
Regiis rationibus Genus
Praefectus sibi atque heredibus
posuit anno MDCXVI Jo: Aprilis

Sepulcrum D. Josephi Comellini
q. Joannis Dominici Heredum
et successorum suorum anno
anno Domini MDCLXXVIII. VIIII aplis



D. Marcus Antonius Rodus
q. Petri Baptistæ filius sepulcrum
hoc sibi ac successoribus
suis posuit-




Sepulcrum Scipionis Ba=
=uastri et Hieronimi ac Succes-
sorum suorum anno
1613.



Sepulcrum D. Ioannis Anto=
nij Pacconi notarij et Claris
Bacigalupe Iugalium et Succes=
sorum suorum anno 1617.





D. O. M.
Joseph Squarciafius
Scipionis Alberti filius
morti nō immemor
Hunc sibi et Mariæ Annæ Sville uxori
posterisque suis
Nobilibusque alijs de Squarciafijs
ex ordine patritio
tumulum ex animo paravit
anno reparatæ salutis
MDCXCVIII


Sepulcrum hoc hæredes q. Joannis
Baptistæ Marcelli q. Jacobi sibi
posterisque suis posuere anno
Domini MDCXXIII die XXII xbris



In ecclesia R.R. Patrum
Minimorũ Jesus Marie
ordinis
Sancti Francisci de Paula

A' Gloria dell' Altissimo
et ad onore del Gran Patriarca de Minori
l' effigie
dell' Ecc.ma Sig.ra Donna Veronica Spinola
Principessa di Molfetta
che su la base dell' impareggiabile pietà e munificenza
Matrona
stabilisce eterna vita
in Cielo e nella memoria delli huomini
fondatrice
di questo Convento di Giesù Maria
e generosa benefatrice
di Francesco Raneta suo Creato
al quale
in segno di ossequiosa e perpetua gratitudine
di consenso di questi RR. Padri
qui dedicava

in Sacrestia 1688 14. Februarij



D. O. M.


Petrus Antonius Ortensius Joannes Baptista et Gregorius Beccarie Bartholomei filij. Sacellum hoc à RR. Fratribus huius Cenoby ea lege, emptum, ut in ipso quotidie sacra fiant ere suo instaurandum curarunt anno à partu Virginis MIↃCL

in Cap.ª S.^mi Crucifixi

in Cap.ª S. Fran.

ante Cappella S. Franc.i

M. Octavianus Gallianus ex
Dominis Cardonorum pro se et
Julia Sanguinale sua uxore et haere=
dibus MDLXXXXIII die IIII May




In Cap.a Assompta



Qui giace Gio: Battista
Puivano q. Lazaro
l'anno 1518 19 luglio


In Capella Omnia Sanctorū





Succe Catharine arigera Succe


Antonio Pensola herede di Giu:



=seppe Ranarchero herede di Succe

anno 1663 a dì x ottobre







Petrus de la Lane
Regi Christianissimo
a Santioribus Consilijs
Lutetię Parixorum natus
ex Nobili La Laneorũ
Inferioris Navarę
genere oriundus
Beati Francisci de Paula
ex matre Anna d Alesso pronepos
Romam Patriam reperiens
obijt Genuę ch: Junij anno Jubilei 1650
ætatis XLIV
et cor ad Sacellum Minimorum
Nigionis prop. Parixios in quo uxor
cũ auis suis maternis quiescat
deportari iussit

Petrus Maria filius unicus optimo
parenti merens P.

D Benedictus Barabinus sibi

Magdalenę uxori et successoribus



suis hoc monumentum paravit

anno Salutis MDCLXXVIII

assumunt pennas ut aquilę
volabunt et non deficient

Sepulcrum Joannis

Baptistæ Lignaighi



uxoris et successorum

anno MDCXXXXVIIII

Sepulcrum Ioannis Baptistę



Cicaly et Magdalenę uxoris

heredumque suorum

anno Domini MDCLIX



D. O. M.
Hieronimus Sanseuerinus
de Saiatis
ut suam in D. Franciscum
obseruatum posteris
relinqueret in exemplum
relicto Maiorum Sepulcro
hic sepeliri iussit
uxor et Filij
executores fidelissimi
lacrimis cauebant lapidem
obijt
Idibus nouembris
MDCXLVII

D. Joannes Baptista Salera hoc sibi suisque Successoribus posuit mo= numentum anno à Nativitate Do= mini MDCCXXVI die XXX 9bris



Sepulcrum Georgij De Borasi et heredum suorum MDLXII




Emmanuel Fernandez
Castelblanco Lusignanus
obijt anno MDCXXXXVIII
Die XXVIIII nouembris


Augustinus
Primaleon Ceba
Usque ad nouissimū diem

Sepulcrum Ambrosij

Paoli q. Bernardi



Uxoris et Heredum

anno 1695

Laurentius Cappanegra q. Thomę sibi et

Marię Antonię uxori suę suisque heredibus



et successoribus adhuc vivens paravit


anno Domini MDCCI

Quisquis hic aspicit mortalia spernere dicat
Vivus alit carnem, mortuus ossa vehit.


Sepulcrum Iacobi Thimoni
Haeredum Successorum suorũ
anno Domini Millesi=
=simo sexcentesimo
Scio quod in novissimo die surre:
cturus sũ et in carne mea videbo Salva:
=torem meum


Sepulcrum
Fratrum minimorum
hic habitantium
anno 1600
POST MORTEM · VEXILLUM ETIAM
CHA
RI
TAS

Sepulcrum D D Hieronimi Zenoij



Joannis Pauli filij ac haeredũ

et successorum anno Domini

1600 Mensis Julij

Sepulcrum Laurentij



Frasinelli & Bartholomei

et haeredum suorum

anno 1603

Sepulcrum D. D. Pauli Hieronimi et
Caroli Antonij Zambini fratrum
haeredum ac successorum anno
1516 die 20 aprilis



Sepulcrum Antonij
Malaspine et filiorum eius
atque consanguineorum suorum
anno 1603



Sepulcrum Joannis Angeli de
Pallavicino eiusque uxoris
et successorum suorum
anno MDCIIII.



Sepulcrum D. Christophori et
Caroli de Gorgis fratrum
et successorum suorum
anno Domini 1712



Hoc Sepulcrum est D D Josephi
et Joannis Baptistæ fratrum
Pagini Jo: Antonij filiorum et
Successorum suorum anno 1639



Sepulcrum Mathei
Lucanti uxoris eius
et Successorum
MDCVI



Sepulcrum Joannis Baptiste Raffi q. Nicolai et Heredum suorum anno Domini MDCVI



Sepolcro Gio: Battista Lagorio condam Lictro Heredi e Successori anno 1606




Sepulcrum D. Josephi Respetti
et Camillæ uxoris et
successorum suorum
anno MDCXXXV


Sepulcrum Joannis Baptistæ et
Joannis Antonij Mongiardini et
heredum et successorum suo=
=rum anno MDCXXX

Sepulcrum D. Martini Lerenty
et Joannis Baghitz et Heredũ
suorum anno
1609

Confraternitas Sancti
Francisci de Paula
per li huomini
MDXCVII.

Confraternitas Sancti
Francisci da Paula
qui se donne
MDXCVII.




Sepulcrum Joannis Baptistæ
Caucy Baptistæ et
Herum suorum
anno Domini 1632

Sepulcrum Thomę Baptistę et

Simonis fratrum de Sauania

Heredum et Successorum

anno 1596

M. Joannes Paulus Maravi=

q. Nicolai et Heredum anno


Domini 1585.

Restauravit

1701.

Ipsemet Joannes Paulus Maravi q. Ni
colai q. Joannis Francisci q. Hieronimi
q. Joannis q. Bartholomei q. Danielis
q. Oberti q. Joannis qui vivebat 1306

Idem Obertus
anno 1357 fuit unus ex duodecim
MM. Antianorum, et anno 1367
et 1380 consiliarius huius Ser.mae
Reipublicae Genuen:



D. Gio: Battista Taccone q.

Petri Antonij et Heredum

suorum anno 1603

die 13 novembris



Antonius de Marchesijs q. Dominici et Baptinus q. M. Benedicti Frauoni uxorus sue Heredum et successorum suo-rum anno Domini 1606.



Pietro Paolo Cantalli e q. Gio: Battista e suoi Heredi 1692



Sepulcrum Dominici Jordani

et Francisci et Heredum et ſuc=



=cessorum anno Nativitatis Do=

mini 1662 die 16 Augusti

Sepulcrum Joannis Baptistę

Odini Leonardi de Solario et

Heredum ſuorum anno

1608 die 26 Decembris

Martinus de Potestate [illegible] Qui
=lici sibi et Victoriæ uxori
et successoribus anno
MDCLVIIII

Augustinus
Stravico filio
et posteris
[illegible] 1530

Hic
meta laborum




Sepulcrum Ortensij
Becarij et fratrum
et filiorum suorum
anno Domini MDCI

Sepulcrum Luce et Simo=
=nis Sigroli et Heredum
Suorum anno
MDCXXXIII



Sepulcrum Nicolao
Careghe q. Antonio
et Heredum suorum
Die prima Septembris MDCXI



Sepulcrum D. Joannis Andrez

Andrez Borroni Militum Præ=

=fecti Hæredum et Successorum

Suorum anno Domini MDCLXXXVIII —






Jacobo Guasco
Joannis filio
Viue pietatis viro
Patres minimi singulariter
obstricti
singulariter ac soli
adhuc viuo posuere
anno
MDCXXXXII



D. Marcus Antonius de Duanij q. Augustini
morte prae oculis semper habens hoc
sibi successoribusque suis adhuc vivens
paravit anno 1609 die 10 Julij



D. Joannes Antonius Ba=
=ciocchi sibi ac successoribus
hoc monumentum paravit
anno Salutis MIↃCCX


Sepulcrum Horatÿ
Saldi et
Heredum
MDCVII die XX Maij

In ecclesia Sanctæ
Benigni

Sÿrus primus Archiepiscopus
Genuensis ac S. R. E. Cardinalis eximia
erga S. S. Apostolum Paulum Martiremque
Benignum deuotione incensus Templum
hoc consecrauit Octa: Idibus Martij
MCXXXI

Octo Abbas Fructuanensis ac episcopus
Januensis qui mera animi gratitudine
ac Deuotione in Deum. ac S. P.

D . O . M

M. Benedictus Gentilis patritius Genuensis
sepulcrum hoc quo se et uxore sua Bene=
dictina constituit ac suorum genitorum
memor Sacellum hoc dotauit, atque ins=
taurari iussit. obijt anno Domini MDLV
die IIII februarij

R.^mus D Raphael Spinula
Abbas
fecit hoc pauimentum anno
MDCCXII.
die XX Nouembris

Sepulcrum D Joannis Pauli de
Sugo
Metropolitanę ecclesię Mansionarius
obijt
anno Domini MDCIIIIL die
XIIII Junij

D . O . M.

Nobilibus viris Marco, Ambrosio, Joanne-
Ambrosio eorumque successoribus de auria
Chori huius honorificis Dominis et benefacto:
ribus Abbas et Monaci grati animi causa
tabulam hanc marmoream posuere anno
Domini MDCXXIII. die XX Junij

Aureliæ Laudice coniugi optimæ
benemerenti Lupercus Disp:
Stationis privatæ

Su una cassa di
marmo che serve
per aqua per uso
del vestiario

D . O . M.

Ex opum mare vasto Michaelis Imperialis
Andreæ filij legatarum, quæ huic pro eiusdem
Columine consonum Monasterio dicavit attri:
butum inter alia Divi Georgij Domi Loca
multiplicanda per ipsius Michaelis posteros divi:
denda, hinc et modo ex unius Columnæ fructibus
Sacellum hoc et sepulcrum progeniei commodo-
construendum curarunt. in cuius memoriam
Dominicus et Ambrosius Familiæ primitus
hunc Lapidem posuere
MDLXXXII.

agata

Si iustas hominum respectant numina mentes
et pietas cęlos si reserare potest
Inter cęlestum credam tibi Guille Joannes
eternos sedem posse petere choros
Templa Deum pro se nunquam sensere ruinam
cuius, nec clausus [redacted]rsit egenus opus



D. Marcus Monacus filius pietatis
Nicolao Calianae et Thomasine car
issima parentibus ac Magdalene sorori
amantissime M. P. anō Dñi MDLXV

Monaci vero ex legato Mones
terio facto tenentur quot=
annis missam unam in eorum
legamen canere die 1° augusti

Georgius Becaria Bartho=
lomei filius sibi suisque
heredibus anno
MDCVIIII




Sepulcrum Therami Casalis Hieronimi filij ac suis heredum M IↃ LXXXXIII



Hoc sepulcrum D Panthaleoni Riccio hereditario iure devolutum sibi suisque posteris reparavit anno Domini MIↃCLI die III septembris





Sepulcrũ Christophori de Podio & Sp: D. Dexerine & Constancii & Joannis & Antonij & Bartholomei & Luxe=vini & Christophori




Sepulcrum Bartholomei Imperi=
=alis q. D. Opecini et uxoris sue
ac filiorum et successorum suorũ
MCCCCLXX die prima Martij


Joannes et Saluagina
de Mari Iugales et heredum suorum, que
Saluagina obijt MCCCCXXXXI. die XXV Marti



eternitatis
candidatorū
brevis
abscurva sedes



anno Domini
MDLXXI Mense July

Sepulcrum Domini Bernardi=

Sohutij q. D. Andreæ, et Luciæ eius uxoris

heredumque et successorum suorum

anno MDCXIIII die XII 9bris



R. D. Thomas de Nigro hoc

sacellum cum sepulcro pro se et Jacobo eius nepote hered=

busque eorum restaura=

vare fecit anno Domini MDLXVI.



Sepulcrum q. Hieronimi



Spinulae q. Alexius à Thomasina filia et Herede sua

Uniuersale ac uxore


Hectoris Flisci q. Innocentij restaurauit anno 1633

Sepulcrum
Domini Andreae Imperialis
et successorum


Joannes Baptista Laura et
Joannis Antonij et heredum
suorum M°513 die
prima februarij





MCCCCLXX die V decembris sepulcrum condā
Nobilis viri Andree gentilis uxoris eius
filiorū et descendentiū ab eis in quo ipse
et coniux et filius suus repositi fuerunt



Hic iacet Franciscus Taiacanne J. V. D.
qui vixit annos LXX nature dies
solvit gravum glorie semper anno
Domini MDLXXXVII die VIII 8bris






MCCCC LXX
Die prima Nouembris Sepulcrum Nobilis Domini
Joannis Paltani
Iacobi filiorum et Heredum suorum





M D Andreas Imperialis Michaelis
filius Patritius genuensis singularitate
vir totam huius Monasterij partem
que ad Occasum spectat fere à funda=
mentis instauravit, cum eamque ad me=
meridiem posita est unà cum M Benedicto
gentili genuensi patritio refecisset multa
preterea et ampla cenobio huic legata ex
testamento dedit, his conditionibus, quas R. Abas
et monaci libenter susceperunt ut quot annis
festis diebus S. S. Michaelis et Andree pro salute
ipsius Testatoris eiusque parentum uxoris et
liberorū solemni more sacrificent; itemque
singulis diebus hoc faciant quotidiana dicti
Sacelli ornamenta reverentur consumpta supple=
=ant, ut quotidie accersito heredum Testatoris
ad villam que ad S. Petrum in arena sit
sacerdotem mittant qui rem divinam faciat
frumenti nummosque bis anno in pauperes–

erogent Magistrum habeant, qui novitios vel grammaticam vel litteras sacras edoceat, ut hoc in Monasterio Abbas et decem Monaci, postea vero autis legatorum commodis sint hec David Imperiali filio et heredis testatoris desiderante, spoponderunt ut in actis constat Leonardi Comelli Clavari notarij ch: aprilis anno salutis generis humani MDLXVIIII—

Lege et luge spectator
ne tamen mortuum dicas
quem fama merito
meritis vivum ipsum ipsa conclamat
Federicum
Marchionis Michaelis Imperialis natum
qui vix ad lucem, lucem nomen et omen
sortitus,
Utroque iure laureatus studijs philosophicis mathematicis
virtutibus omnibus imbutus,
adhuc in orbe ephebus
totum pene dixeris velut phebus
peragravit orbem
Sub Marchionis Spinule Magni
avunculi Ducis
Dux plurium armatoru factus
Belgicis in Bellis pro Rege Catholico
belli vulneribus effectus
Chiliarca postea ad armorum maiora erectus
in Italiam reditus
Summo ab Urbano Pontifice vocatus
in Confederatis

Suscepto munere generalis Militum Tribunus
Genuam venerius
ad maiora Reipublicę munera obeunda gradus
allatus
grauis licet ætatis
procuratione Regni Corsicę haud aspernata
toto Regno peragrato fessus laboribus
heù
ibi obÿt in Domino
1669 18 8bris
illinc translato corpore
ad tanti viri gloriam
Dominicus ex fratre nepos, et Ambrosius eius filius
Familiæ primates
Monumentum posuere



Nos igitur D Prior et Conuentus huius
Monasterÿ, attenta tam celebris istius ope-
=ris pietate, reddimus ipsum Nobilem Marcū
de auria Parentes, et predecessores, uxorem, filios,
et successores participes in missis omnibus,
diuinisque officÿs, ac orationibus in hac eccle-
=sia in perpetuum celebrandis. anno Domini
Jesu MCCCCLXX

In Domo Congregationis Misionis Fasioli

Styphano Cardinati Duratio
Achiepiscopo vigilantissimo
Quod
Domum hanc fundauerit Romanam auxerit
Bastiensem promouerit totam Congregationē
perpetua charitate dilexerit
Anno Salutis
MDCLXXVII

Inv. n.° 835

Mod. 8
COMUNE DI GENOVA
BIBLIOTECA BERIO
N. 835

Plagjin
Inscrittioni
V Tom 6

6

CIVICA
BIBLIOTECA
F. Ant.
V
4
6
BERIO
GENOVA